This page was intentionally left blank

*


Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Scuola di
Giorgio (?) Hoefnagel

Questo Uffizio della Madonna fu cominciato nell' a. 1702, come apparisce dal Calendario perpetuo che trovasi alle prime carte confrontato con la Lettera Dominicale quale è nel mese di Aprile in cui la Pasqua cade nel dì 16. — Il Lavoro principiato nell' anno d̄ō, fu continuato per diversi anni consecutivi„ ed abbiamo prova certa da alcune medaglie che sono copiate nel Tomo III, che nell' a. 1711 il lavoro tuttora si continuava. — MDCCCLXIX.

Giunio Carbone.


OFFICIUM
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS
PII V. PONT. MAX. jussu editum



2







SVMMARIVM CONSTITVTIONIS
et Indulgentiarum ac Decretorum S. D.N.D. PII PAPÆ V. super recitatione Officij B. MARIÆ VIRGINIS

SANCTISSIMVS in Christo Pater,
et D.N.D. Pius Diuina prouidentia Papa V.
per suas literas in forma Motus proprij, sub
datum Romę apud S. Petrum Anno Incar=
nationis Dominicę 1570. V. Idus Martij,
Pontificatus sui anno VI. et publicati die V.
Aprilis 1571, Officia quęcunque, in primis Italico, seu quo=
uis alio vulgari Idiomate et Sermone quomodolibet com=
posita, atque Officium anno proximè pręterito 1570. Vene=
tijs apud Iuntas impreßum, his uerbis licet falsò inscri=
ptum: Officium Beatę Marię Virginis per Concilium Tri=
dentinum Pio V. Pontifice Maximo reformatum; denique
et omnia, et singula alia Officia huiusmodi etiam latino ser=
mone sub Hortuli Animę, seu Thesauri Spiritualis Compē=
dij, aut quouis alio titulo et nomine quomodolibet peruul=
gata, omnemque illorum usum approbatione Apostolica
ac consuetudine, et institutione (inueteratis infra dicendis
semper saluis) harum literarum serie perpetuo ab om=
nibus, et singulis utriusq; Sexus Christi fidelibus secula=
ribus, et Ecclesiasticis, etiam quorumuis Ordinum regu=
larium, et militarium Religiosis, qui de iure, consuetu=











dine, usu, Statuto, institutione, ac Constitutionibus, etiam
eorundem Ordinum, militiarum et regulę, seu aliàs quo-
modolibet ad recitationem Officij Beatę Marię tenentur,
et obligati sunt, sustulit, et aboleuit, ipsisque in uirtute
Sanctę Obedientię interdixit, ne aliud, quam hoc, de man-
dato suo emendatum Beatę Marię Virginis Officium, et
in impreßoria Officina Populi Romani pro fideliter et incor-
ruptè imprimendis libris sacris in alma Vrbe erecta, im-
preßum, quouis prętextu dicere, recitare, legere, seu tene-
re quomodolibet audeant uel presumant: Omni uerò
alio usu ipsius (ut unifomiter ab omnibus sic ad stri-
ctis, et obligatis recitetur nec inter eos diuersitas illud re-
citandi ullo unquam tempore oriatur) interdicto, prę-
fatum Officium ac precandi psallendiq; formulam ꝑ
uniuersum Orbem priuatis domibus, ac Ecclesijs, Mo-
nasterijs, Conuentibus, Capellis, Oratorijs, Ordinibus,
militijs, et locis etiam exemptis tam Virorum quam
Mulierum, in quib' Officium ipsum Beatę Marię Vir-
ginis recitari (ut pręmittitur) quomodolibet debet prę-
cepit legi, dici, et obseruari: illis tamen Officijs exceptis
(dummodo uulgari sermone, ut prefertur non sint cō-
posita) quę ab ipsa prima eorum institutione a Sede
Apostolica expreßè approbata fuerunt; uel quorum
Officiorum certum usum consuetudine, aut ipsa insti-
tutione supra tamen ducentos annos aßiduè in Eccle-
sijs, Monasterijs, domibus, et locis utriusque sexus
Ecclesiasticorum obseruatum fuiße coſtiterit: quibus sic ad-
strictis et obligatis, ut inueteratum illum ritum dicendi et
psallendi suum Officium (dummodo, ut pręmittitur vulga-
ri sermone non sit compositum) non adimit, sic eisdem
si forte hoc, quod modo peruulgatum est, magis placet, (dū-
modo Episcopus uel Prelatus, et uniuersum Capitulum ī
eo consentiant) ut illud etiam in Choro dicere et psalere
poßint, permisit. Ab ijs uerò, qui ad eiusdem Officij Be-
atę Marię Virginis recitationem non aliqua obligatione te-
nentur; omnem eorundem Officiorum vulgari sermone







quomodolibet compositorum, atque similis idiomatis vulga=
ris orationum etiam alijs Officijs latini sermonis insertarũ
vsum penitus etiam abstulit: illos nihilominus, ne uanis in
uoluantur superstitionum illecebris, quibus alia ferè omnia hu
iusmodi Officia etiam latino sermone referta esse deprehen=
sum fuit, in Domino ortantes, ut ab alterius Beatę Marię
quam huius Officij lectione ac usu abstineant, firmiterque –
credant eiusdem alijs Officijs multa sub falsis et confictis
Sanctorum nominibus confictas orationes fuisse insertas, de
quibus sicut de indulgentijs pecatorumque remissionibus,
quę recitantibus plerasque ex orationibus alijs Officijs hui=
usmodi insertis, prout rubricis ibidem appositis designa=
tur, conceduntur, nullam certam exstare apud Ecclesiam
rationem: propterea ritui et ordinationi in huius Officij
recitatione sic ab ipso in universali Ecclesia institutis se
conformantes, aliud eiusdem Beatę Marię quam hoc Of=
ficium non perlegant, uel recitent. Ac ut ipsorum Offi=
ciorum vulgaris idiomatis, et sermonis abusus re ipsa
penitus aboleatur, eadem omnia per omnes et singulos –
seculares, uel Ecclesiasticos, etiam ad recitationem ante=
dictam nequaquam adstrictos, Inquisitoribus hereticę
prauitatis absque spe illorum unquam recuperationis,
alia uerò latino sermone et alijs libris inserta ad effec=
tum emendandi, et à maculis seu erroribus expurgan=
di, sibi postmodum, cum sic per eosdem Inquisitores ex=
purgata fuerint, restituenda, consignari quamprimũ
iussit: statuens huic Officio nuper edito nichil ullo un=
quam tempore per quemcunque quauis authoritate fu=
gentem quouis pretextu addi, detrahi uel immutari debe=
re: ac omnes et singulos, qui ipsũ Beatę Marię Officium
(ut prefertur) dicere, psallere, et recitare, tenentur, ex –
huius Romani Officij prescripto et ratione ad id omnino
obligatos esse, et neminem muneri suo, nisi hac formulâ
satisfacere posse.
Ac ut fidelium omnium voluntas et studium magis ad
salutarem huius Officij Beatę Marię Virginis et ora=







tionem in eo reductarum lectionem et usum incitetur, de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius authoritate confisus, omnibus et singulis, qui ad recitationem huiuscemodi non tenentur, quoties istud sic reformatum, quinquaginta dies, qui uerò defunctorum Officium eodem uolumine insertum, alios quinquaginta, qui septem Psalmos aut Graduales etiam eodem volumine insertos, alios quadraginta, et qui aliquā ex orationibus ibidem pariter insertis deuotè recitauerint, alios quindecim dies de iniunctis sibi penitentijs misericorditer in Domino relaxauit: obligatis uerò eas duntaxat indulgentias concessit, quę literis suis super reformatione noui Breuiarij editis designantur, et huiusmodi Beatę Marię Virginis aut Defunctorum Officium uel septem Psalmos aut Graduales recitantibus conceduntur.











TABELLA TEMPORARIA

Anni Domini.	Litteræ Dominic.	Aureus Numerus.	Epactæ.	Septua=gesima.	Dies Ci=nerum.	Pascha.
1700	c	10	ix	7. Febr.	24. Febr.	11. Apr.
1701	b	11	xx	13. Ian.	9. Febr.	27. Mar.
1702	A	12	i	12. Feb.	1. Martij	16. Apr.
1703	g	13	xii	4. Febr.	21. Feb.	8. April.
1704	f e	14	xxiii	20. Ian.	6. Febr.	23. Mar.
1705	d	15	iiii	8. Febr.	25. Febr.	12. Apr.
1706	c	16	xv	31. Ian.	17. Febr.	4. April.
1707	b	17	xxvi	20. Feb.	9. Martij	24. Apr.
1708	A g	18	vii	5. Febr.	22. Feb.	8. April.
1709	f	19	xviii	27. Ian.	13. Febr.	31. Mart.
1710	e	1	*	16. Febr.	5. Martij	20. April.
1711	d	2	xi	1. Febr.	18. Febru.	5. April.
1712	c b	3	xxii	24. Ian.	10. Febru.	27. Mart.
1713	A	4	iii	12. Febr.	1. Martij	16. April.
1714	g	5	xiiii	28. Ian.	14. Febru.	1. April.
1715	f	6	xxv	17. Febr.	6. Martij	21. April.
1716	e d	7	vi	9. Febr.	26. Febr.	12. April.
1717	c	8	xvii	24. Ianu.	10. Febr.	28. Mart.
1718	b	9	xxviii	1[illegible]. Febr.	2. Martij	17. April.
1719	A	10	ix	5. Febr.	22. Febr.	9. April.
1720	g f	11	xx	28. Ian.	14. Febr.	31. Mart.
1721	e	12	i	9. Febr.	26. Febr.	13. April.
1722	d	13	xii	1. Febr.	18. Febr.	5. April.
1723	c	14	xxiii	24. Ian.	10. Febr.	28. Mart.
1724	b A	15	iiij	13. Febr.	1. Mart.	16. April.
1725	g	16	xv	28. Ian.	14. Febr.	1. April.
1726	f	17	xxvi	17. Febr.	6. Mart.	21. April
1727	e	18	vii	9. Febr.	26. Febr.	13. April
1728	d c	19	xviii	25. Ian.	11. Febr.	28. Mart.
1729	b	1	*	13. Febr.	2. Mart.	17. April.




FESTORUM MOBILIUM.

Ascensio Domini.	Pente-costes.	Corpus Christi	Indi-ctio.	Dominicæ post Pentec.	Prima Dominica Adven.
20. Maij	30. Maij.	10. Iunij	8	25.	28. Novemb.
5. Maij	15. Maij	26 Maij	9	27	27. Novemb.
25. Maij	4. Iunii	15. Iunii	10	25.	3. Decemb
17. Maii	27. Maii	7. Iunii	11	26.	2. Decemb
1. Maii	11. Maii	22. Maii	12	28.	30. Novemb.
21. Maii	31. Maii	11. Iunii	13	25.	29 Novemb.
13. Maii	23. Maii	3. Iunii	14	26.	28 Novemb
2. Iunii	12. Iunii	23 Iunii	15	23	27. Novemb.
17. Maii	27. Maii	7. Iunii	1	26.	2. Decemb
9. Maii	19. Maii	30. Maii	2	27.	1. Decemb
29 Maii	8. Iunii	19. Iunii	3	24.	30. Novemb.
14. Maii	24. Maii	4. Iunii	4	26.	29. Novemb
5. Maii	15. Maii	26 Maii	5	27.	27. Novemb
25 Maii	4. Iunii	15. Iunii	6	25.	3. Decemb
10. Maii	20 Maii	31. Maii	7	27.	2. Decemb.
30. Maii	9. Iunii	20. Iunii	8	24.	1. Decemb.
21. Maii	31. Maii	11. Iunii	9	25.	29 Novemb.
6. Maii	16. Maii	27. Maii	10	27.	28. Novemb
26 Maii	5. Iunii	16. Iunii	11	24.	27. Novemb
18. Maii	28. Maii	8. Iunii	12	26.	3. Decemb
9. Maii	19. Maii	30. Maij	13	27.	1. Decemb.
22. Maii	1. Iunii	12. Iunii	14		30. Novemb.
14. Maii	24. Maii	4. Iunii	15		29. Novemb.
6. Maii	16. Maii	27. Maii	1		28. Novemb
25. Maii	4. Iunii	15. Iunii	2		3. Decemb
10. Maii	20. Maii	31. Maii	3		2. Decemb.
30. Maii	9. Iunij	20. Iunii	4		1. Decemb.
22 Maii	1. Iunii	12. Iunii	5		30. Novemb
6. Maii	16. Maii	27. Maii	6		28. Novem.
26 Maii	5. Iunii	16. Iunii	7		27. Novemb









Ianuarius habet dies XXXI.
Luna verò XXIX.

*	A	Kal.	1	Circumcisio Domini.
29	b	iiii	2	
28	c	iii	3	
27	d	Prid	4	
26	e	Non.	5	Vigilia
2525	f	viii	6	Epiphania Domini.
24	g	vii	7	
23	A	vi	8	
22	b	v	9	
21	c	iiii	10	
20	d	iii	11	Hygini Papæ et Martyris.
19	e	Prid	12	
18	f	Idib.	13	
17	g	xix	14	Hilarii Episcopi et Confessoris.
16	A	xviii	15	Pauli primi Eremitæ.
15	b	xvii	16	Marcelli Papa et Martyris.
14	c	xvi	17	Antonii Abbatis.
13	d	xv	18	Cathedra S. Petri Romæ.
12	e	xiiii	19	Marii, Marthæ, Audifacis, et Abachum Mart
11	f	xiii	20	Fabiani & Sebastiani Martyrum.
10	g	xii	21	Agnetis Virginis & Martyris.
9	A	xi	22	Vincentii & Anastasii Mart.
8	b	x	23	Emerentianæ Virg. et Martyr.
7	c	ix	24	Timothei Episcopi & Martyr.
6	d	viii	25	Conversio S. Pauli Apostoli.
5	e	vii	26	Polycarpi Episcopi & Martyr.
4	f	vi	27	Ioannis Chrysostomi Episcopi.
3	g	v	28	Agnetis secundò.
2	A	iiii	29	Francisci Salesii Confessoris.
1	b	iii	30	Martinæ Virginis et Martyris.
*	c	Prid	31	Petri Nolasci Confessoris.

Februarius habet dies xxviii. Luna verò xxx.

29	d	Kal	1	Ignatii Epiſcopi & Martyris.
28	e	iiii	2	Purificatio B. Mariæ Virginis
27	f	iii	3	Blaſii Epiſcopi & Martyris.
25.26	g	Prid	4	Andreæ Corſini Epiſcopi & Confeſſ.
25.24	A	Non	5	Agathæ Virginis & Martyris.
23	b	viii	6	Dorotheæ Virginis et Martyris.
22	c	vii	7	Romualdi Abbatis.
21	d	vi	8	Ioannis de Matha Confeſſoris.
20	e	v	9	Appolloniæ Virginis et Martyris.
19	f	iiii	10	
18	g	iii	11	
17	A	Prid	12	
16	b	Idib.	13	
15	c	xvi	14	Valentini Preſbyteri & Martyris.
14	d	xv	15	Fauſtini & Iovitæ Martyrum.
13	e	xiiii	16	
12	f	xiii	17	
11	g	xii	18	Simeonis Epiſcopi et Martyris.
10	A	xi	19	
9	b	x	20	
8	c	ix	21	
7	d	viii	22	Cathedra S. Petri Antiochiæ.
6	e	vii	23	Vigilia
5	f	vi	24	Matthiæ Apoſtoli.
4	g	v	25	
3	A	iiii	26	
2	b	iii	27	
1	c	Prid	28	

In anno biſſextili Februarius eſt dierum 29. & feſtū S. Matthiæ celebratur 25. Februarii, & bis dicitur, ſexto Kalendas, id eſt die 24. & die 25., & Littera Dominicalis, quæ aſſumpta fuit in menſe Ianuario, mutatur in præcedentem, ut ſi in Ianuario littera Dominicalis fuit A, mutatur in præcedentem, quæ eſt g.





Martius habet dies XXXI.
Luna verò XXIX.

*	d	Kal	1	
29	e	vi	2	
28	f	v	3	
27	g	iiii	4	Casimiri Confessoris. Lucii Pap. et M.
26	A	iii	5	
25 25	b	Prid	6	
24	c	Non	7	Thomæ de Aquino Confessoris.
23	d	viii	8	
22	e	vii	9	Franciscæ Viduæ. Quadraginta Marty:
21	f	vi	10	
20	g	v	11	
19	A	iiii	12	Gregorii Papæ, Confessoris & Eccle. Doct.
18	b	iii	13	
17	c	Prid	14	
16	d	Idib.	15	
15	e	xvii	16	
14	f	xvi	17	Patritii Episcopi et Confessoris.
13	g	xv	18	Gabrielis Archangeli.
12	A	xiiii	19	Iosephi Confessoris.
11	b	xiii	20	Ioachim Confessoris.
10	c	xii	21	Benedicti Abbatis.
9	d	xi	22	
8	e	x	23	
7	f	ix	24	
6	g	viii	25	Annunciatio B. Mariæ Virginis.
5	A	vii	26	
4	b	vi	27	
3	c	v	28	
2	d	iiii	29	
1	e	iii	30	
*	f	Prid.	31	



Aprilis habet dies XXX. Luna item XXX.

29	g	Kal.	1	
28	A	IIII	2	Francisci de Paula Conf.
27	b	III	3	
25.26	c	Prid.	4	
25.24	d	Non.	5	Vincentij Ferrerij Confessoris.
23	e	VIII	6	
22	f	VII	7	
21	g	VI	8	
20	A	V	9	
19	b	IIII	10.	
18	c	III	11	Leonis Papæ & Confessoris
17	d	Prid.	12	
16	e	Idib.	13	Hermenegildi martyris
15	f	XVIII	14	Tiburtij Valeriani & Maximi mart.
14	g	XVII	15	
13	A	XVI	16	
12	b	XV	17	Aniceti Papæ & martyris.
11	c	XIIII	18	
10	d	XIII	19	
9	e	XII	20	
8	f	XI	21	Anselmi Episcopi & Confessoris
7	g	X	22	Soteris & Caji Pontificum & mart.
6	A	IX	23	Georgij martyris.
5	b	VIII	24	
4	c	VII	25	Marci Evangelistæ.
3	d	VI	26	Cleti & Marcellini Pontif. & mart.
2	e	V	27	
1	f	IIII	28	Vitalis martyris.
*	g	III	29	Petri martyris.
29	A	Prid.	30	Catharinæ Senensis Virginis.



Majus habet dies XXXI.
Luna verò XXIX.

28	b	Kal.	1	Philippi & Jacobi Apostolorum
27	c	VI	2	Athanasij Episcopi & confessoris.
26	d	V	3	Inventio S. Crucis.
25 25	e	IIII	4	Monicæ viduæ.
24	f	III	5	
23	g	Prid.	6	Joannis ante portam latinam.
22	A	Non.	7	Stanislai Episcopi & martyris
21	b	VIII	8	Apparitio S. Michaëlis Archang.
20	c	VII	9	Gregorij Nazianzeni Ep. & Conf.
19	d	VI	10	Gordiani & Epimachi martyrũ.
18	e	V	11	
17	f	IIII	12	Nerei Achillei & Domitillæ V. Pancr.
16	g	III	13	
15	A	Prid	14	Bonifacii martyris.
14	b	Idib.	15	
13	c	XVII	16	Ubaldi Episcopi & Confessoris.
12	d	XVI	17	
11	e	XV	18	Venantij martyris.
10	f	XIIII	19	Petri Cælestini Pa. Pudentianæ Virg.
9	g	XIII	20	Bernardini Senensis Confessoris
8	A	XII	21	
7	b	XI	22	
6	c	X	23	
5	d	IX	24	
4	e	VIII	25	Mariæ Magd. de Pazz. V. Urbani P. &
3	f	VII	26	Philippi Conf. Eleutherij P. & mart
2	g	VI	27	Ioannis Papæ & martyris.
1		V	28	
*	b	IIII	29	
29	c	III	30	Felicis Papæ & martyris.
28	d	Prid.	31	Petronillæ Virginis.



Iunius habet dies xxx.
Luna verò xxx.

27	e	Kal.	1	
25.26	f	IIII	2	Marcellini Petri & Eraſmi mart.
25.24	g	III	3	
23	A	Prid	4	
22	b	Non	5	
21	c	VIII	6	Norberti Epiſcopi & confeſſoris.
20	d	VII	7	
19	e	VI	8	
18	f	V	9	Primi & Feliciani martyrum.
17	g	IIII	10	Margaritæ Reginæ Scotiæ.
16	A	III	11	Barnabæ Apoſtoli.
15	b	Prid	12	Baſilidis, Cyrini, Naboris &c. mart
14	c	Idib.	13	Antonij de Padua Confeſſoris.
13	d	XVIII	14	Baſilij Magni Epiſcopi & Confeſſ.
12	e	XVII	15	Viti, Modeſti & Creſcentiæ martyr.
11	f	XVI	16	
10	g	XV	17	
9	A	XIIII	18	Marcelliani & Marci martyrum.
8	b	XIII	19	Gervaſij & Protaſij martyrum.
7	c	XII	20	Sylverij Papæ & martyris.
6	d	XI	21	
5	e	X	22	Paulini Epiſcopi & confeſſoris.
4	f	IX	23	Vigilia.
3	g	VIII	24	Nativitas S. Joannis Baptiſtæ.
2	A	VII	25	
1	b	VI	26	Ioannis & Pauli martyrum.
*	c	V	27	
29	d	IIII	28	Leonis Papæ & confeſſoris. Vigil.
28	e	III	29	Petri & Pauli Apoſtolorum.
27	f	Prid	30	Commemoratio S. Pauli Apoſt.



Iulius habet dies XXXI.
Luna verò XXIX.

26	g	Kal.	1	
25.25	A	VI	2	Visitatio Beatæ Mariæ
24	b	V	3	
23	c	IIII	4	
22	d	III	5	
21	e	Prid	6	
20	f	Non.	7	
19	g	VIII	8	Elisabethæ Portug. Reginæ.
18	A	VII	9	
17	b	VI	10	Septem Fratrum mart. SS. Rufinæ & Secundæ mart
16	c	V	11	Pij Papæ & martyris.
15	d	IIII	12	Ioannis Gualberti Abb.
14	e	III	13	Anacleti Papæ & martyris.
13	f	Prid	14	Bonaventuræ Episcopi & Confess
12	g	Idib.	15	Henrici Imperatoris Confessoris.
11	A	XVII	16	
10	b	XVI	17	Alexij Confessoris.
9	c	XV	18	Symphorosæ cum 7. Filijs martyribus.
8	d	XIIII	19	
7	e	XIII	20	Margaritæ Virginis et martyris.
6	f	XII	21	Praxedis Virginis.
5	g	XI	22	Mariæ Magdalenæ
4	A	X	23	Apollinaris Episcopi & martyris.
3	b	IX	24	Vigilia
2	c	VIII	25	Jacobi Apostoli
1	d	VII	26	Annæ matris B. Mariæ V.
*	e	VI	27	Panthaleonis martyris.
29	f	V	28	Naz. Celsi & Vict. Papæ mart. Innocentij Pap.
28	g	IIII	29	Marthæ Virginis.
27	A	III	30	Abdon & Sennen martyrum.
26	b	Prid.	31	Ignatij Confessoris.



Augustus habet dies xxxi. Luna vero xxx.

25.24	c	Kal.	1	Petri ad vincula. Ss. Machabæor. m.
23	d	iiii	2	Stephani Papæ & martyris.
22	e	iii	3	Inventio S. Stephani Protomartyris.
21	f	Prid	4	Dominici Confessoris.
20	g	Non	5	Dedicatio S. Mariæ ad nives.
19	A	viii	6	Transfiguratio Domini.
18	b	vii	7	Cajetani Thienæi Conf.
17	c	vi	8	Cyriaci, Largi & Smaragdi martyrum
16	d	v	9	Vigilia.
15	e	iiii	10	Laurentij martyris.
14	f	iii	11	Tiburtij & Susannæ martyrum.
13	g		12	Claræ virginis.
12	A		13	Hippolyti & Sociorum.
11	b	xix	14	Vigilia.
10	c	xviii	15	Assumptio B. Mariæ virginis.
9	d	xvii	16	Hyacinthi Confessoris.
8	e	xvi	17	
7	f	xv	18	Agapiti martyris.
6	g	xiiii	19	
5	A	xiii	20	Bernardi Abbatis.
4	b	xii	21	
3	c	xi	22	Timothei & Sociorum.
2	d	x	23	Philippi Bennitij Confess. Vigilia.
1	e	ix	24	Bartholomæi Apostoli.
*	f	viii	25	Ludovici Regis Franc. Confessoris.
29	g	vii	26	Zepherini Papæ & martyris.
28	A	vi	27	
27.	b	v	28	Augustini Episc. Conf. & Eccl. Doct.
26	c	iiii	29	Decollatio S. Joannis Bapt.
25.25.	d	iii	30	Felicis & Adaucti martyrum.
24.	e		31	Raymundi Nonnati Conf.



September habet dies XXX.
Luna verò XXIX.

23	f	Kal	1	Ægidij Abbatis.
22	g	iiii	2	Stephani Reg. Hung. Conf.
21	A	iii	3	
20	b	Prid	4	I
19	c	Non	5	Laurentij Iustiniani Ep. & Conf.
18	d	viii	6	
17	e	vii	7	
16	f	vi	8	Nativitas B. Mariæ virg.
15	g	v	9	Gorgonij martyris.
14	A	iiii	10	Nicolai de Tolentino Conf.
13	b	iii	11	Proti & Hiacynthi martyrum.
12	c	Prid	12	
11	d	Idib.	13	
10	e	xviii	14	Exaltatio S. Crucis.
9	f	xvii	15	Nicomedis martyris.
8	g	xvi	16	Cornelij & Cypriani Pontiff. Mm.
7	A	xv	17	Impressio Stigmatum S. Francisci.
6	b	xiiii	18	Thomæ à villa nova Ep. & Conf.
5	c	xiii	19	Januarij Ep. & Sociorum martyrum
4	d	xii	20	Eustachij & Sociorum martyrum.
3	e	xi	21	Matthæi Apostoli & Evangelistæ.
2	f	x	22	Mauritij & Sociorum Mm.
1	g	ix	23	Lini Papæ & mart. Theclæ virg. & m.
*	A	viii	24	
29	b	vii	25	
28	c	vi	26	Cypriani & Justinæ martyrum.
27	d	v	27	Cosmæ & Damiani martyrum.
25.26	e	iiii	28	Wenceslai Ducis & mart.
25.24	f	iii	29	Dedicatio S. Michaelis Archangeli.
23	g	Prid.	30.	Hieronymi Presbyteri Conf. & Eccl. Doct.



October habet dies XXXI.
Luna verò XXX.

22	A	Kal.	1	Remigii Episcopi & Confessoris.
21	b	VI	2	Angelorum Custodum.
20	c	V	3	
19	d	iiii	4	Francisci Confessoris.
18	e	iii	5	Placidi & Sociorum martyrum.
17	f	Prid.	6	Brunonis Confessoris.
16	g	Non.	7	Marci Papæ & Confessoris.
15	A	VIII	8	Brigittæ Viduæ.
14	b	VII	9	Dionysii Rustici & Eleutherii mart.
13	c	VI	10	Francisci Borgiæ Confessoris.
12	d	V	11	
11	e	iiii	12	
10	f	iii	13	Eduardi Regis Confessoris.
9	g	Prid.	14	Callisti Papæ & martyris.
· 8	A	Idib.	15	Theresiæ Virginis.
7	b	XVII	16	
6	c	XVI	17	Hedwigis viduæ.
· 5	d	XV	18	Lucæ Evangelistæ
4	e	XIIII	19	Petri de Alacantara conf.
3	f	XIII	20	
2	g	XII	21	Hilarionis Abbatis. SS. Vrsulæ et So:
1	A	XI	22	
*	b	X	23	
29	c	IX	24	Raphaelis Archangeli.
28	d	VIII	25	Chrysanthi & Dariæ martyrum.
27	e	VII	26	Evaristi Papæ et martyris.
26	f	VI	27	Vigilia.
25. 25	g	V	28	Simonis & Iudæ Apostolorum.
24	A	iiii	29	
23	b	iii	30	
22	c	Prid.	31	Wolffgangi Episcopi Ratisbon. Vigil.



November habet dies XXX.
Luna verò XXIX.

21	d	Kal.	1	Festum omnium Sanctorum
20	e	iiii	2	Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum.
19	f	iii	3	
18	g	Prid.	4	Caroli Episcopi et Confessoris.
17	A	Non.	5	
16	b	viii	6	
15	c	vii	7	
14	d	vi	8	Quatuor Coronatorum martyrum.
13	e	v	9	Dedicatio Basilicæ Salvatoris.
12	f	iiii	10	Tryphonis Respicii et Nymphæ mar.
11	g	iii	11	Martini Episcopi et Confessoris.
10	A	Prid.	12	Martini Papæ et martyris.
9	b	Idib.	13	Didaci Confessoris.
8	c	xviii	14	
7	d	xvii	15	
6	e	xvi	16	
5	f	xv	17	Gregorii Thaumaturgi Epi. et Conf.
4	g	xiiii	18	Dedicatio Basilicarum Petri et Paul.
3	A	xiii	19	Elisabethæ viduæ. Pontiani Pap. m.
2	b	xii	20	Felicis de Valois Confessoris.
1	c	xi	21	Præsentat. B. Mariæ V.
*	d	x	22	Cæciliæ Virginis & martyris.
29	e	ix	23	Clementis Papæ et martyris.
28	f	viii	24	Chrysogoni martyris.
27	g	vii	25	Catharinæ Virginis et martyris.
25. 26	A	vi	26	Petri Alexandrini Episcopi et mar.
25. 24	b	v	27	
23	c	iiii	28	
22	d	iii	29	Saturnini martyris. Vigilia.
21	e	Prid.	30	Andreæ Apostoli.



December habet dies XXXI.
Luna verò XXX.

20	f	Kal.	1	
19	g	iiii	2	Bibianæ Virginis et martyris.
18	A	iii	3	Francisci Xaverii Confessoris.
17	b	Prid.	4	Barbaræ Virginis & martyris.
16	c	Non.	5	Sabbæ Abbatis.
15	d	viii	6	Nicolai Episcopi Confessoris.
14	e	vii	7	Ambrosii Episc. Conf. et Eccl. Doc.
13	f	vi	8	Conceptio B. Mariæ Virginis.
12	g	v	9	
11	A	iiii	10	Melchiadis Papæ et martyris.
10	b	iii	11	Damasi Papæ et confessoris.
9	c	Prid.	12	
8	d	Idib.	13	Luciæ Virginis et martyris.
7	e	xix	14	
6	f	xviii	15	Eusebii Vercellensis Episc. et mart.
5	g	xvii	16	
4	A	xvi	17	
3	b	xv	18	
2	c	xiiii	19	
1	d	xiii	20	Vigilia.
*	e	xii	21	Thomæ Apostoli.
29	f	xi	22	
28	g	x	23	
27	A	ix	24	Vigilia.
26	b	viii	25	Nativitas Domini nostri Iesu Christi
25. 25	c	vii	26	Stephani Protomartyris.
24	d	vi	27	Ioannis Apostoli & Evangelista
23	e	v	28	Ss. Innocentum.
22	f	iiii	29	Thomæ Cantuariensis Episc. et mar.
21	g	iii	30	
19. 20	A	Prid.	31	Sylvestri Papæ Confessoris.


December habet dies xxxi.
Luna verò xxx.





OFFICIVM

BEATÆ MARIÆ

Dicendum à Vesperis Sabbati ante primam Dominicam Adventûs, usque ad Vesperas Vigiliæ Nativitatis Domini, & in die Annuntiationis beatæ Mariæ.

AD MATUTINUM.

AVe Maria, gratiâ plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribꝰ, & benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc & in hora mortis nostræ. Amen.

Quod dicitur semper in principio omnium Horarum beatæ Mariæ.

Versiculus.

DOmine labia mea aperies.
Responsorium. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Versiculus. Deus in adjutorium meum intende.
Responsorium. Domine ad adjuvandum me festina.


Glo-











Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio & nunc & semper:
& in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja.

Invitatorium.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.
Et repetitur, Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum.

Psalmus 94.

Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo Salutari nostro: præoccupemus faciem ejus in confessione, & in psalmis jubilemus ei.


Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.

Quoniam Deus magnus Dominus, & Rex magnus super omnes Deos: quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu ejus sunt omnes fines terræ, & altitudines montium ipse conspicit.


Dominus tecum.

Quoniam ipsius est mare, & ipse fecit illud, & aridam fundaverunt manus ejus: venite adoremus, & procidamus ante Deum, ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster: nos autem populus ejus, & oves pascuæ ejus.

Ave







Ave Maria gratia plena Dominus tecū.
Hodie ſi vocem eius audieritis, nolite ob durâre corda veſtra, ſicut in exacerbatio=ne ſecundum diem tentationis in deſerto ubi tentaverunt me Patres veſtri, probaverunt & viderunt opera mea.

Dominus tecum.

Quadraginta annis proximus fui generationi huic, & dixi. ſemper hi errant corde: ipſi verò non cognoverunt vias meas, quibus juravi in irâ meâ, ſi introibunt in requiem meam.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.
Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto: Sicut erat in principio & nunc & ſemper, & in ſæcula ſæculôrum, Amen.

Dominus tecum.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.

Hymnus

QVem terra, pontus, æthera
Colunt, adorant, prædicant,
Trinam regentem machinam

Clau-







Claustrum Mariæ baiulat.
Cui luna, sol & omnia
Deserviunt per tempora;
Perfusa Cæli gratiâ
Gestant puellæ viscera.
Beata mater munere
Cuius supernus artifex,
Mundum pugillo continens,
Ventris sub arca clausus est.
Beata Cæli nuntio,
Fecunda Sancto Spiritu,
Desideratus gentibus
Cujus per alvum fusus est.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & sancto Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.





Tres Psalmi sequentes dicuntur diebus Dominicis, Feria ii. & v. ad Nocturnum.

Antiphona. Benedicta tu.

Psalmus 8.

Domine Dominus noster: quàm admirabile est nomen tuum in universa terra






ra Quoniam elevata est magnificentia tua
super cælos.
Ex ore infantium & lactentium perfecisti
laudem propter inimicos tuos: ut destruas i-
nimicum & ultorem.
Quoniam videbo cælos tuos, opera digito-
rum tuorum: lunam & stellas, quæ tu funda-
sti.
Quid est homo, quod memor es eius? aut
filius hominis, quoniam visitas eum?
Minuisti eum paulò minùs ab Angelis: glo-
ria & honore coronâsti eum, & constitui-
sti eum super opera manuum tuarum.
Omnia subjecisti sub pedibus eius: oves
& boves universas, insuper & pecora Cam-
pi.
Volucres cæli & pisces maris; qui per-
ambulant semitas maris.
Domine Dominus noster; quàm admira-
bile est nomen tuum in universa terrâ!
Gloria Patri & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio & nunc & semper,
et in sæcula sæculorum, Amen. An-













Antiph. Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui.

Antiphon. Sicut myrrha electa.

Psalmus 18.

CÆli enarrant gloriam Dei: & opera manuum eius annuntiat firmamentum.

Dies diei eructat verbum: & nox nocti indicat scientiam.

Non sunt loquelæ, neque sermones: quorum non audiantur voces eorum.

In omnem terram exivit sonus eorũ: & in fines orbis terræ verba eorum.

In sole posuit tabernaculum suum: & ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo.

Exultavit ut gigas ad currendum viã: a summo cælo egressio eius.

Et occursus eius usque ad summum eius: nec est, qui se abscondat à calore eius.

Lex Domini immaculata, convertens animas: testimonium Domini fidele, sapientiam præstans parvulis. Iust-








Iustitiæ Domini rectæ, lætificantes corda:
præceptum Domini lucidum, illuminans o-
culos.
Timor Domini sanctus, permanens in sæcu-
lum sæculi: iudicia Domini vera, iustificata
in semetipsa.
Desiderabilia super aurum & lapidem pre-
tiosum multùm: & dulciora super mel &
favum.
Etenim servus tuus custodit ea: in custo-
diendis illis retributio multa.
Delicta quis intelligit? ab occultis meis
munda me: & ab alienis parce servo tuo.
Si mei non fuerint dominati, tunc im-
maculatus ero: & emundabor à delicto
maximo.
Et erunt vt complaceant eloquia oris mei
& meditatio cordis mei in conspectu tuo
semper.
Domine adiutor meus & redemptor me-
us. Gloria Patri & Filio & Spiritui S.
Sicut erat in principio & nunc & sem-
per







per: & in ſæcula ſæculorum, Amen.
Antiphona. Sicut myrrha electa odo-
rem dediſti ſuavitatis, ſancta Dei ge-
nitrix.
Antiphona. Ante torum.

Pſalmus 23.





Domini eſt terra, & plenitudo eius:
orbis terrarum, & univerſi qui ha-
bitant in eo.
Quia ipſe ſuper maria fundavit eum:
& ſuper flumina præparavit eum.
Quis aſcendet in montem Domini: aut
quis ſtabit in loco ſancto eius?
Innocens manibus & mundo corde:
qui non accepit in vano animam, nec
iuravit in dolo proximo ſuo.
Hic accipiet benedictionem à Domi-
no: & miſericordiam à Deo ſalutari ſuo
Hæc eſt generatio quærentium: quæ-
rentium faciem Dei Iacob.
Attollite portas Principes veſtras, &
elevamini portæ æternales: & introibit







Rex gloriæ.
Quis eſt iſte Rex gloriæ? Dominus fortis & potens, Dominus potens in prælio.
Attollite portas principes veſtras, & elevamini portæ æternales? & introibit Rex gloriæ.
Quis eſt iſte Rex gloriæ? Dominus virtutum ipſe eſt Rex gloriæ.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Ante torum huius Virginis frequentate nobis dulcia cantica dramatis
Verſiculus. Diffuſa eſt gratia in labiis tuis.
Reſponſorium. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Pater noſter. Abſolutio. Precibus & meritis vt infra, cum reliquis, pagina

Tres Pſalmi ſequentes dicuntur
Feria iij. & vj. ad Nocturnum.

Antiphona. Specie tua.

Pſalmus 44.


ERuctavit cor meum verbum bonũ: dico ego opera mea Regi.

Lin-









Lingua mea calamus scribæ velociter scri-
bentis.
Speciosus formâ præ filiis hominum, dif-
fusa est gratia in labiis tuis: propterea be-
nedixit te Deus in æternum.
Accingere gladio tuo super femur tuum
potentissime.
Specie tua & pulchritudine tuæ: intende,
prosperè procede, & regna.
Propter veritatem, et mansuetudinem,
& justitiam: & deducet te mirabiliter
dextera tua.
Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent
in corda inimicorum Regis.
Sedes tua Deus in sæculum sæculi: Vir-
ga directionis, virga regni tui.
Dilexisti justitiam et odisti iniquitatẽ:
propterea unxit te Deus, Deus tuus, ole-
o lætitiæ, præ consortibus tuis.
Myrrha, & gutta, & casea à vestimentis
tuis, à domibus eburneis: ex quibus
delectaverunt te filiæ regum in honore tuo.
Asti-









Aſtitit Regina à dextris tuis in veſtitu
deaurato: circumdata varietate.
Audi filia & vide & inclina aurem tuam:
& obliviſcere populum tuum, & domum
Patris tui.
Et concupiſcet Rex decôrem tuum: quo-
niam ipſe eſt Dominus Deus tuus, & ad-
orabunt eum.
Et filiæ Tyri in muneribus: vultum tuũ
deprecabuntur omnes divites plebis.
Omnis gloria eius filiæ Regis ab intus:
in fimbrijs aureis circumamicta varie-
tatibus.
Adducentur Regi virgines poſt eam: pro-
ximæ eius afferentur tibi.
Afferentur in lætitia et exultatione: ad-
ducentur in templum Regis.
Pro Patribus tuis nati ſunt tibi filii:
conſtitues Principes ſuper omnem terrã.
Memores erunt nominis : in omni gene-
ratione, & generationem.
Propterea populi confitebuntur tibi in æ-
ter-









ternum : & in ſæculum ſæculi .
Gloria Patri , & filio .
Antiphona Specie tuâ & pulchritudine tuâ , intende proſperè , procede , & regna .
Antiphona Adiuvabit eam .

Pſalmus 45.

DEus noſter refugium & virtus : adjutor in tribulationibus , quæ invenerunt nos nimis .
Propterea non timebimus , dum turbabitur terra : & transferentur montes in cor maris .
Sonuerunt , & turbatæ ſunt aquæ eorum : conturbati ſunt montes in fortitudine eius
Fluminis impetus lætificat civitatem Dei ſanctificavit tabernaculum ſuum Altiſſimus .
Deus in medio eius , non commovebitur : adiuvabit eam Deus manè diluculo .
Conturbatæ ſunt gentes , & inclinata ſunt regna : dedit vocem ſuam , mota eſt terra .

Do-







Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Iacob.

Venite & videte opera Domini, quæ posuit prodigia super terram: auferens bella usque ad finem terræ.

Arcum conteret, & confringet arma; & scuta comburet igni.





Vacate & videte, quoniam ego sum Deus: exaltabor in gentibus, & exaltabor in terra.

Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Iacob.

Gloria Patri & Filio & Spiritui S. Sicut.

Antiphona Adiuvabit eam Deus vultu suo: Deus in medio eius, non commovebitur.

Antiphona Sicut lætantium.

Psalmus 86.

FVndamenta eius in montibus sanctis Diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob.

Gloriosa dicta sunt de te: civitas Dei.

Memor





Memor ero Raab et Babylonis : ſcientium me.

Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populus Æthiopum: hi fuerunt illic.

Nunquid Sion dicet, Homo, & homo natus eſt in eâ : & ipſe fundavit eam Altiſſimus?

Dominus narrabit in ſcripturis populorum, & principum: horum qui fuerunt in ea.

Sicut lætantium omnium : habitatio eſt in te.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S. &c.

Antiphon. Sicut lætantium omnium noſtrum habitatio eſt in te, ſancta Dei genitrix.

Verſiculus. Diffuſa eſt gratia in labiis tuis.

Reſponſor.[3] Propterea benedixit te Deus in æternum.

Pater noſter. Abſolutio Precibus & meritis. vt infra, pagi. 17. cum reliquis

Tres









Tres Pſalmi ſequentes dicuntur Feria iiij. & Sabbatho ad Nocturnum.

Antiphona.

Pſalmus 95.

Cantate Domino canticum novum cantate Domino omnis terra.

Cantate Domino, & benedicite nomini eius: annunciate de die in diem ſalutare eius.





Annunciate inter gentes gloriam eius in omnibus populis mirabilia eius.

Quoniam magnus Dominus, & laudabilis nimis: terribilis eſt ſuper omnes Deos.

Quoniam omnes dii gentium dæmonia: Dominus autem cælos fecit.

Confeſſio & pulchritudo in conſpectu eius: ſanctimonia & magnificentia in ſanctificatione eius.

Afferte Domino patriæ gentium, afferte Domino gloriam & honorem: afferte Domino gloriam nomini eius.

Tol-









Tollite hostias, & introite in atria eius
adorate Dominum in atrio sancto eius.
Commoveatur à facie eius universa ter-
ra: dicite in gentibus, quia Dominus
regnavit.
Etenim correxit orbem terræ, qui non
cōmovebitur: iudicabit populos in æ-
quitate.
Lætentur cæli, & exultet terra, commo
ueatur, & plenitudo eius: gaudebunt
campi, & omnia, quæ in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna sylvarum
à facie Domini, quia venit; quoniam
venit iudicare terram.
Iudicabit orbem terræ in æquitate: &
populos in veritate suà.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S. &c.
Antiphona. Gaude Maria Virgo, cunc-
tas hæreses sola interemisti in universo mū-
do. Antiphona Dignare me.

Psalmus 96.

Dominus regnavit, exultet terra:
læ-









lætentur insulæ multæ.

Nubes & caligo in circuitu eius: iustitia & iudicium correctio sedis eius.

Ignis ante ipsum præcedet: & inflammabit in circuitu inimicos eius.

Illuxerunt fulgura eius orbi terræ: vidit & commota est terra.

Montes sicut cera fluxerunt à facie Domini: à facie Domini omnis terra.

Annuntiaverunt cæli iustitiam eius: & viderunt omnes populi gloriam eius.

Confundantur omnes, qui adorant sculptilia: & qui gloriantur in simulacris suis.

Adorate eum omnes Angeli eius: audivit & lætata est Sion.

Et exultaverunt filiæ Judæ: propter iudicia tua Domine.

Quoniam tu Dominus altissimus super omnem terram: nimis exaltatus es super omnes Deos.

Qui diligitis Dominum audite me: custodit Dominus animas sanctorũ











ſuorum, de manu peccatoris liberabit eos.
Lux orta eſt iuſto: & rectis corde lætitia.
Lætamini iuſti in Domino: & confitemini memoriæ ſanctificationis eius.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S. &c.
Antiphona Dignare me laudare te, Virgo ſacrata: da mihi virtutem contra hoſtes tuos.
Antiphona. Angelus Domini.

Pſalmus 97.

Cantate Domino canticum novum quia mirabilia fecit.
Salvavit ſibi dextera eius: & brachiū ſanctum eius.
Notum fecit Dominus ſalutare ſuum: in conſpectu gentium revelavit juſtitiam ſuam.
Recordatus eſt miſericordiæ ſuæ: & veritatis ſuæ domui Iſraël.
Viderunt omnes termini terræ: ſalutare Dei noſtri.
Iubilate Deo omnis terra: cantate, & exultate, & pſallite. Pſal-







Pſallite Domino in pſalterio, in cithara & voce pſalmi : in tubis ductilibus & voce tubæ corneæ.

Iubilate in conſpectu regis Domini : moveatur mare & plenitudo eius ; orbis terrarum & qui habitant in eo.

Flumina plaudent manu, ſimul montes exultabunt à conſpectu Domini : quoniam venit iudicare terram.





Iudicabit orbem terrarum in iuſtitia : & populos in æquitate.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S. &c.

Antiphona. Angelus Domini nuntiavit Mariæ, & concepit de Spiritu Sancto, alleluia.

Verſiculus. Diffuſa eſt gratia in labiis tuis.

Reſponſoriũ. Propterea benedixit te Deus in æternum. Pater noſter. ſecretò.




Verſic. Et ne nos inducas in tentationem.

Reſp. Sed libera nos à malo.

Abſolutio.

Preci-







PRecibus & meritis beatæ MARIÆ semper Virginis, & omnium sanctorum, perducat nos Dominus ad regna cælorum. **Respons.** Amen.

Versiculus. Iube Domne benedicere.

Benedictio. Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. **Resp.** Amen.

Lectio prima *Lucæ i.*

MIssus est Angelus Gabriel à Deo, in civitatem Civitatem Gallilææ, cui nomen Nazareth, ad Virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David; & nomen Virginis MARIA. Et ingressus Angelus ad eam, dixit: Ave gratiâ plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Tu autem Domine, miserere nobis.

Resp. Deo gratias.

Resp. Missus est Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Ioseph, nuncians ei verbum: & expavescit Virgo de lumine. Ne timeas Maria: invenisti gra-







gratiam apud Dominum: Ecce concipies, & paries, & vocabitur Altissimi Filius.

Vers. Dabit ei Dominus Deus sedem David patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum. Ecce concipies, & paries, & vocabitur Altissimi Filius.

Vers. Iube Domne benedicere.

Benedict. Ipsa Virgo Virginum intercedat pro nobis ad Dominum. Resp. Amen.

Lectio secunda.

Quæ cum audisset, turbata est in sermone eius: & cogitabat, qualis esset ista salutatio. Et ait Angelus ei: Ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum. Ecce concipies in utero, & paries filium, & vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, & Filius Altissimi vocabitur: & dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum, & regni eius non erit finis. Tu autem Domine miserere nobis. Respons. Deo gratias.

Res-








Responsori. Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum: Spiritus sanctus superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit tibi: quod enim ex te nascetur sanctum, vocabitur Filius Dei.

Vers. Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? Et respondens Angelus dixit ei: Spiritus sanctus superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit tibi: quod enim ex te nascetur sanctum, vocabitur Filius Dei.

Versicul. Iube Domne benedicere.

Benedictio. Per Virginem Matrem concedat nobis Dominus salutem & pacem. Respo. Amen.

Lectio tertia.

Dixit autem MARIA ad Angelū: quomodo fiet istud, quoniam virū non cognosco? & respondens Angelus, dixit ei: Spiritus sanctus superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit

tibi







tibi: ideoque & quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua & ipsa concepit filium in senectute sua: & hic mensis est sextus illi, quæ vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundùm verbum tuum. Tu autem Domine miserere nobis.

Resp. Deo gratias.

Resp. Suscipe verbum virgo Maria, quod tibi à Domino per Angelum transmissum est: concipies, & paries Deum pariter & hominem: Vt benedicta dicaris inter omnes mulieres. Vers. Paries quidem filium, & virginitatis non patieris detrimentum: efficieris gravida, & eris mater semper intacta. Vt benedicta dicaris inter












inter omnes mulieres.
Vers. Gloria Patri.
Vt benedicta dicaris inter om=
nes mulieres.










in terra dirigis.
Confiteantur tibi populi Deus,
confiteantur tibi populi omnes: ter-
ra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster,
benedicat nos Deus: & metuant eum
omnes fines terræ.
Gloria Patri, & Filio.
Antiph. Ne timeas Maria, invenisti
gratiam apud Dominum: ecce con-
cipies & paries filium, alleluia.
Antiph. Dabit ei Dominus.

Canticum trium puerorum. *Danielis. 3.*

Benedicite omnia opera Domi-
ni Domino: laudate & super-
exaltate eum in sæcula.
Benedicite Angeli Domini Domino:
benedicite cæli Domino.
Benedicite aquæ omnes quæ super cæ-
los sunt, Domino: benedicite omnes
virtutes Domini Domino.
Benedicite sol & luna Domino: benedi-
cite









cite stellæ cæli Domino.
Benedicite omnis imber & ros Domino: benedicite omnes spiritus Dei Domino.
Benedicite ignis & æstus Domino: benedicite frigus & æstus Domino.
Benedicite rores & pruina Domino: benedicite gelu & frigus Domino.
Benedicite glacies & nives Domino: benedicite noctes & dies Domino.
Benedicite lux & tenebræ Domino: benedicite fulgura & nubes Domino.
Benedicat terra Dominum: laudet & superexaltet eum in sæcula.
Benedicite montes & colles Domino: benedicite universa germinantia in terra Domino.
Benedicite fontes Domino: benedicite maria & flumina Domino.
Benedicite cete, & omnia quæ moventur in aquis, Domino: benedicite omnes volucres cæli Domino.
Benedicite omnes bestiæ & pecora Domino:











tibi : ideoque & quod nascetur ex te sanctū
vocabitur Filius Dei. Et Ecce Elisabet cogna-
ta tua, & ipsa concepit filium in senectute
sua : & hic mensis est sextus illi, quæ vo-
catur sterilis : quia non erit impossibile
apud Deum omne verbum. Dixit autem
Maria : Ecce ancilla Domini, fiat mihi se-
cundum verbum tuum. Tu autem Domi-
ne miserere nobis. ℟. Deo gratias.
Responsorium. Suscipe verbum Virgo Ma-
ria, quod tibi à Domino per Angelū trans-
missum est : concipies & paries Deum pa-
riter & hominem : Vt benedicta dicaris in-
ter omnes mulieres. Vers. Paries quidem
Filium, & virginitatis non patieris detri-
mentum : efficieris gravida, & eris mater
semper intacta. Vt benedicta dicaris inter
omnes mulieres. Vers. Gloria Patri, &
Filio, & Spiritui sancto. Vt benedicta di-
caris inter omnes mulieres.



46.















AD LAVDES

Deus in adjutorium meum intende. Reſp. Domine ad adiuvandum me feſtina.

Gloria Patri & Filio: & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper; & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluia. Antiphona. Miſſus eſt.

Pſalmus 92.

Dominus regnavit, decorem indutus eſt: indutus eſt Dominus fortitudinem, & præcinxit ſe.

Etenim firmavit orbem terræ; qui non commovebitur.

Parata ſedes tua ex tunc: à ſæculo tu es.

Elevaverunt flumina Domine: elevaverunt flumina vocem ſuam.

Elevaverunt flumina fluctus ſuos: à vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris: mirabilis in altis Dominus.

Teſti











Testimonia tua credibilia facta sunt nimis: domum tuam decet sanctitudo Domine in longitudinem dierum.

Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen.

Antiphona Missus est Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Ioseph. Antiphona. Ave Maria.

Psalmus 99.

IVbilate Deo omnis terra: servite Domino in lætitiâ.

Introite in conspectu eius: in exultatione.

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus: ipse fecit nos, & non ipsi nos.

Populus eius, & oves pascuæ eius: introite portas eius in confessione, atria eius in hymnis, confitemini illi.

Laudate nomen eius, quoniam suavis est Dominus, in æternum misericordia eius: & usque in generationem & generationem veritas eius.

Glo-









Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio & nunc &c.
Antipho. Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, alleluia.
Antiphona Ne timeas Maria.

Pſalmus 62.

Deus Deus meus: ad te de luce vigilo. Sitivit in te anima mea: quam multipliciter tibi caro mea.
In terra deſerta & invia & inaquoſa: ſic in ſancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam & gloriam tuam.
Quoniam melior eſt miſericordia tua ſuper vitas: labia mea laudabunt te.
Sic benedicam te in vita mea: & in nomine tuo levabo manus meas.
Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea: & labiis exultationis laudabit os meum.
Si memor fui tui ſuper ſtratum meum, in matutinis meditabor in te: quia fuiſti ad-







adiutor meus.
Et in velamento alarum tuarum exultabo, adhæsit anima mea post te: me suscepit dextera.
Ipsi verò in vanum quæsierunt animã meam, introibunt in inferiora terræ: tradentur in manus gladij, partes vulpium erunt.





Rex verò lætabitur in Deo, laudabuntur omnes, qui iurant in eo: quia obstructum est os loquentium iniqua.

Psalmus 66.

Deus misereatur nostri, & benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, & misereatur nostri.
Vt cognoscamus in terra viam tuam: in omnibus gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes.
Lætentur & exultent gentes: quoniam iudicas populos in æquitate, & gentes

in







in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes: terra dedit fructum suum.

Benedicat nos Deus Deus noster, benedicat nos Deus: & metuant eum omnes fines terræ. Gloria Patri.

Ant. Ne timeas Maria, invenisti gratiā apud Dominum: ecce concipies & paries filium, alleluja. Ant. Dabit ei Dominus.





Canticum trium puerorum.

Benedicite omnia opera Domini Domino: laudate & superexaltate eum in sæcula.


Benedicite Angeli Domini Domino: benedicite cæli Domino.


Benedicite aquæ omnes, quæ super cælos sunt Domino: benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Benedicite sol & luna Domino: benedicite stellæ cæli Domino.

Bene-







Benedicite omnis imber & ros Domino: benedicite omnes spiritus Domini Dño.

Benedicite ignis & æstus Domino: benedicite frigus & æstus Domino.

Benedicite rores & pruina Domino: benedicite gelu & frigus Domino.

Benedicite glacies & nives Domino: benedicite noctes & dies Domino.

Benedicite lux & tenebræ Domino: benedicite fulgura & nubes Domino.

Benedicat terra Dominum: laudet, & superexaltet eum in sæcula.

Benedicite montes & colles Domino: benedicite universa germinantia in terra Domino.

Benedicite fontes Domino: benedicite maria & flumina Domino.

Benedicite cete & omnia, quæ moventur in aquis Domino: benedicite omnes volucres cæli Domino.

Benedicite omnes bestiæ & pecor Domino









no: benedicite filii hominum Domino.
Benedicat Iſraël Dominum: laudet & ſu-
per exaltet eum in ſæcula.
Benedicite ſacerdotes Domini Domino:
benedicite ſervi Domini Domino.
Benedicite ſpiritus & animæ iuſtorum
Domino: benedicite ſancti & humiles cor-
de Domino.
Benedicite Anania, Azaria, Miſaël Domi-
no: laudate, & ſuperexaltate eum in ſæ-
cula.
Benedicamus Patrem, & Filium, cum ſan-
cto Spiritu: laudemus & ſuperexaltemus
eum in ſæcula.
Benedictus es Domine in firmamento cæ-
li: & laudabilis, & glorioſus, & ſuperex-
altatus in ſæcula.
Hic non dicitur Gloria Patri, neque Amen
Antiphona. Dabit ei Dominus ſedem
David patris eius, & regnabit in æternũ.
Antiphona. Ecce Ancilla Domini.

Pſalmus 148.

Lau-











Laudate Dominum de cælis: laudate eum in excelsis.

Laudate eum omnes Angeli eius: laudate eum omnes virtutes eius.

Laudate eum sol & luna: laudate eum omnes stellæ & lumen.

Laudate eum cæli cælorum: & aquæ omnes, quæ super cælos sunt, laudent nomen Domini.

Quia ipse dixit, & facta sunt: ipse mandavit & creata sunt.

Statuit ea in æternum, & in sæculum sæculi: præceptum posuit, & non præteribit.


Laudate Dominum de terra: dracones, & omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum: quæ faciunt verbum eius.

Montes & omnes colles; ligna fructifera & omnes cedri.

Bestiæ & universa pecora: serpentes & volucres pennatæ.

Reges







Reges terræ & omnes populi: principes, & omnes iudices terræ.
Iuvenes & virgines, senes cum iunioribus, laudent nomen Domini: quia exaltatum est nomen eius solius.
Confessio eius super cælum & terram: & exaltavit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis eius: filijs Israel, populo appropinquanti sibi.





Psalmus 149.

CAntate Domino canticum novū: laus eius in ecclesia sanctorum.
Lætetur Israël in eo, qui fecit eum: & filij Sion exultent in rege suo.
Laudent nomen eius in choro: in tympano & psalterio psallant ei.
Quia beneplacitum est Domino in populo suo: & exaltabit mansuetos in salutem.
Exultabunt sancti in gloriâ: lætabuntur in cubilibus suis.
Exaltationes Dei in gutture eorum: & gladij ancipites in manibus eorum.

Ad






Ad faciendam vindictam in nationibus: increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compedibus: & nobiles eorum in manicis ferreis

Ut faciant in eis iudicium conscriptum: gloria hæc est omnibus sanctis eius.

Psalmus 150.

Laudate Dominum in sanctis eius: laudate eum in firmamento virtutis eius.

Laudate eum in virtutibus eius: laudate eum secundùm multitudinem magnitudinis eius.

Laudate eum in sono tubæ: laudate eum in psalterio & citharâ.

Laudate eum in tympano & choro: laudate eum in chordis & organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus, laudate eum in cymbalis iubilationis: omnis spiritus laudet Dominũ

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum. Amen.

An-








Antipho. Ecce ancilla Domini, fiat mihi ſecundum verbum tuum.

Capitulum *Iſaiæ ii.*

Egredietur virga de radice Ieſſe, & flos de radice eius aſcendet, & requieſcet ſuper eum Spiritus Domini.

Reſponſoriũ. Deo gratias.

Hymnus.

O Glorioſa Domina,
Excelſa ſuper ſidera:
Qui te creavit providè,
Lactaſti ſacro ubere.
Quod Eva triſtis abſtulit,
Tu reddis almo germine:
Intrent ut aſtra flebiles,
Cæli feneſtra facta es.
Tu Regis alti ianua,
Et porta lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem,
Gentes redemptæ plaudite
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,

Cum







Cum Patre & sancto Spiritu
In sempiterna sæcula, Amen.
Versiculus. Benedicta tu in mulieribus.
Responsoriū. Et benedictus fructus ventris tui.
Antiphona. Spiritus sanctus.





Canticum Zachariæ.

Lucæ 1.

Benedictus Dominus Deus Israël: quia visitavit, & fecit redemptionem plebis suæ.

Et erexit cornu salutis nobis: in domo David pueri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum, qui à sæculo sunt, prophetarum eius.

Salutem ex inimicis nostris: & de manu omnium, qui oderunt nos.

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: & memorare testamenti sui sancti.

Iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum: daturum se nobis.

Ut







Ut ſine timore de manu inimicorum no-
ſtrorum liberati: ſerviamus illi.
In ſanctitate & iuſtitia coram ipſo: omni-
bus diebus noſtris.
Et tu puer propheta altiſsimi vocaberis:
præibis enim ante faciem Domini, para-
re vias eius.
Ad dandam ſcientiam ſalutis plebi eius:
in remiſsionem peccatorum eorum.
Per viſcera miſericordiæ Dei noſtri: in
quibus viſitavit nos oriens ex alto.
Illuminare his, qui in tenebris & in um-
bra mortis ſedent: ad dirigendos pedes
noſtros in viam pacis.
Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, &
ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Am̃.
Antiphona. Spiritus ſanctus in te de-
ſcendet Maria, ne timeas, habebis in
utero filium Dei, alleluia. Kyrie eléi-
ſon Chriſte eléiſon Kyrie eleiſon.
Verſiculus. Domine exaudi orationẽ
meam.

Ref.









Responf. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui de beatæ Mariæ Virginis utero Verbum tuum, Angelo nuntiante carnem suscipere voluisti: præsta supplicibus tuis: ut qui verè eam genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemur. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Resp. Amen

Pro sanctis ad Laudes & Vesp. tantũ.

Antiphona. Ecce Dominus veniet, & omnes sancti eius cum eo; & erit in die illa lux magna, alleluia.

Versiculus. Ecce apparebit Dominus super nubem candidam.

Responsor. Et cum eo sanctorum millia.

Oremus.

Conscientias nostras, quæsumus Domine, visitando purifica: vt veniens












ens Ieſus Chriſtus filius tuus Dominus
noſter, cum omnibus ſanctis ſuis, para-
tam ſibi in nobis inveniat manſionem.
Qui tecum vivit & regnat in unitate
Spiritus ſancti Deus, per omnia ſæcula
ſæculorum. ℟. Amen.
Verſ. Domine exaudi orationem meam.
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.
Verſiculus Benedicamus Domino.
Reſponſoriū. Deo gratias.
Verſiculus. Fidelium animæ per miſeri-
cordiam Dei requieſcant in pace.
Reſponſoriū. Amen.
Si terminandum ſit officium, dicun-
tur ea, quæ ſequuntur: alioquin ſi alia
ſubſequatur hora, in fine ultimæ horæ,
Pater noſter totum ſecretò.
Verſ. Dominus det nobis ſuam pacem.
Reſp. Et vitam æternam. Amen.
Deinde dicitur ſequens Antiphona:
& dicitur flexis genibus, præterquam
in diebus Dominicis, à primis Veſpe-
ris







ris Sabbathi.

ALma Redemptoris mater, quæ per-
via cæli
Porta manes & ſtella maris, ſuccurre ca-
denti,
Surgere qui curat, populo: tu quæ genu-
iſti,
Natura mirante, tuum ſanctum genitorē,
Virgo priùs ac poſteriùs, Gabrielis ab
ore,
Sumens illud Ave, peccatorum miſerere
Verſ. Angelus Domini nunciavit Mariæ,
Reſp. Et concepit de Spiritu ſancto.

Oremus.


GRatiam tuam, quæſumus Domi-
ne, mentibus noſtris infunde:
ut qui Angelo nunciante, Chriſti filij
tui incarnationem cognovimus, per
paſſionem eius & crucem ad reſur-
rectionis gloriam perducamur. Per
eundem Chriſtum Dominum noſtrũ
Reſp. Amen.

Verſ












Versiculus. Divinum auxilium maneat ſemper nobiſcum. Reſp. Amen.







64.



AD PRIMAM.

Ave Maria. &c. Verſ.

DEus in adiutorium meum intende. ℞. Domine ad adiuvandum me feſtina.

Gloria Patri & Filio, &c. Alleluia.





Hymnus.

MEmento ſalutis auctor
Quod noſtri quondam corporis
Ex illibata Virgine
Naſcendo formam ſumpſeris.
Maria Mater gratiæ,
Mater miſericordiæ,
Tu nos ab hoſte protege
Et horâ mortis ſuſcipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & ſancto Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Ant. Miſſus eſt. Pſalmus 53.

De-








Deus in nomine tuo ſalvum me fac
& in virtute tua iudica me.
Deus exaudi orationem meam: auribus
percipe verba oris mei.
Quoniam alieni inſurrexerunt adverſũ
me, & fortes quæſierunt animam meã, &
non propoſuerunt Deum ante conſpectum
ſuum.
Ecce enim Deus adiuvat me: & Dominus
ſuſceptor eſt animæ meæ.
Averte mala inimicis meis: & in verita-
te tua diſperde illos.
Voluntariè ſacrificabo tibi: & confitebor
nomini tuo Domine, quoniã bonum eſt.
Quoniam ex omni tribulatione eripui-
ſti me: & ſuper inimicos meos deſpexit
oculus meus.
Gloria Patri & Filio &c.

Pſalmus 84.

Benedixiſti Domine terram tuam
avertiſti captivitatem Jacob.

Re-









Remisisti iniquitatem plebis tuæ: operuisti omnia peccata eorum.

Mitigasti omnem iram tuam: avertisti ab ira indignationis tuæ.

Converte nos Deus salutaris noster, & averte iram tuam à nobis.

Nunquid in æternum irascêris nobis: aut extendes iram tuam à generatione in generationem?

Deus tu conversus vivificabis nos: & plebs tua lætabitur in te.

Ostende nobis Domine misericordiam tuam: & salutare tuum da nobis.


Audiam quid loquatur in me Dominus Deus: quoniam loquêtur pacem in plebem suam.

Et super sanctos suos: & in eos, qui convertuntur ad cor.

Veruntamen prope timentes eum salutare ipsius: ut inhabitet gloria in terra nostra.


Misericordia & veritas obviaverunt sibi: ju-












iustitia & pax osculatæ sunt.
Veritas de terra orta est: & iustitia de cælo prospexit.
Etenim Dominus dabit benignitatem: & terra nostra dabit fructum suum.
Iustitia ante eum ambulabit: & ponet in via gressus suos.
Gloria Patri, & Filio.

Psalmus 116.


Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum omnes populi
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: & veritas Domini manet in æternum.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Missus est Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Ioseph.

Capitulum. Isaiæ 7.

Ecce Virgo concipiet, & pariet filium, & vocabitur nomen eius Emanuel: butyrum & mel comedet, vt sciat









ſciat reprobare malum & eligere bonum
℟. Deo gratias.
℣. Dignare me laudare te Virgo ſacrata. ℟. Da mihi virtutem contra hoſtes tuos. Kyrie eléiſon. Chriſte eléiſon Kyrie eléiſon. ℣. Domine exaudi orationem. ℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, qui de beatæ Mariæ Virginis utero Verbum tuum Angelo nunciante, carnem ſuſcipere voluiſti: præſta ſupplicibus tuis: ut, qui verè eam genitricem Dei credimus, eius apud te interceſſionibus adiuvemur. Per eundem Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorũ. ℟. Amen ℣. Domine exaudi orationem meam ℟. Et clamor &c. ℣. Benedicamus Dño. ℟. Deo gratias. ℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.















AD TERTIAM

Ave Maria, &c. Verſ.

Deus in adiutorium meum intende

Reſp. Domine ad adiuvandum me feſtina.

Gloria Patri, & Filio, &c. Alleluia.





Hymnus.

Memento ſalutis auctor,
Quod noſtri quondam corporis,
Ex illibata Virgine
Naſcendo, formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Mater miſericordiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et horâ mortis ſuſcipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & ſancto Spiritu,
In ſempiterna ſæcula, Amen.

Antiphona. Ave Maria.

AD









Pſalmus 119.

AD Dominum, cum tribularer, clamavi: & exaudivit me.

Domine libera animam meam à labijs iniquis: & à linguâ doloſa.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi ad linguam doloſam?

Sagittæ potentis acutæ: cum carbonibꝰ deſolatoriis

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus eſt, habitavi cum habitantibus Cedar: multum incola fuit anima mea.

Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloria Patri, & Filio. &c.

Pſalmus 120.

Levavi oculos meos in montes: unde veniet auxilium mihi.

Auxilium meum à Domino: qui fecit cælum & terram.

Non









Non det in commotionem pedem tuum neque dormitet, qui cuſtodit te.
Ecce non dormitabit neque dormiet: qui cuſtodit Iſraël.
Dominus cuſtodit te, Dominus protectio tua: ſuper manum dexteram tuam.
Per diem ſol non uret te: neque luna per noctem.
Dominus cuſtodit te ab omni malo: cuſtodiat animam tuam Dominus.
Dominus cuſtodiat introitum tuum & exitum: ex hoc nunc & usque in ſæculum.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 121.

Lætatus ſum in his, quæ dicta ſunt mihi: in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes noſtri: in atriis tuis Ieruſalem.
Ieruſalem quæ ædificatur ut civitas: cuius participatio eius in idipſum.
Illuc enim aſcenderunt tribus, trib⁹

Do-











Domini: teſtimonium Iſraël ad confiten-
dum nomini Domini
Quia illic ſederunt ſedes in iudicio: ſe-
des in iudicio: ſedes ſuper domum Da-
vid.
Rogate, quæ ad pacem ſunt Ieruſalem:
& abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua: & abundantia
in turribus tuis.
Propter fratres meos, & proximos me-
os: loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei noſtri: quæ
ſivi bona tibi.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. Ave Maria, gratiâ plena
Dominus tecum: benedicta tu in mu-
lieribus, alleluia.

Capitulum. *Iſaiæ* 11.

EGredietur virga de radice Ieſſe, &
flos de radice eius aſcendet, & re-
quieſcet ſuper eum Spiritus Domini.
Reſp. Deo gratias.

Verſ.








℣. Diffusa est gratia in labiis tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum. Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, qui de beatæ Mariæ virginis utero, Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem suscipere voluisti: præsta supplicibus tuis: ut qui verè eam genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Dño. ℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiã Dei requiescant in pace. ℟. Amen.









AD SEXTAM

Ave Maria, &c. Verſ.

DEus in adiutorium meum intende. Reſp. Domine ad adiuvandum me feſtina.

Gloria Patri &c. Alleluia.

Hymnus.

MEmento ſalutis auctor,
Quod noſtri quondam corporis,
Ex illibatâ Virgine
Naſcendo, formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Mater miſericordiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et hora mortis ſuſcipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & ſancto Spiritu,
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Antiphon. Ne timeas Maria.

AD







Psalmus 122.

AD te levavi oculos meos : qui habitas in cælis.

Ecce sicut oculi servorum : in manibus dominorum suorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus Dominæ suæ: ita oculi nostri ad Dominum Deũ nostrum, donec misereatur nostri.





Miserêre nostri, Domine, miserêre nostri quia multùm replêti sumus despectione

Quia multùm replêta est anima nostra: opprobrium abundantibus, & despectio superbis.

Gloria Patri, & Filio: & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen.

Psalmus 123.

NIsi quia Dominus erat in nobis, dicat Israël: nisi quia Dominus erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos; forte vivos deglutissent nos.

Cum









Cum iraſceretur furor eorum in nos: for-
ſitan aqua abſorbuiſſet nos.

Torrentem pertranſivit anima noſtra: forſitan pertranſiiſſet anima noſtra aquam intolerabilem.

Benedictus Dominus: qui non dedit nos in captionem dentibus eorum.

Anima noſtra ſicut paſſer erepta eſt: de laqueo venantium.

Laqueus contritus eſt: & nos liberati ſumus

Adiutorium noſtrum in nomine Domini: qui fecit cælum & terram.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 124.

Qui confidunt in Domino, ſicut mons Sion; non commovebitur in æternum, qui habitat in Ieruſalem.

Montes in circuitu eius: & Dominus in circuitu populi, ex hoc nunc, & uſque in ſæculum.

Quia







Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum ſuper ſortem iuſtorum: ut non extendant iuſti ad iniquitatem manus ſuas.

Benefac Domine bonis: & rectis corde.

Declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem: pax ſuper Iſraël.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona Ne timeas Maria, inveniſti gratiam apud Dominum: ecce concipies, & paries filium, alleluia.

Capitulum *Lucæ i.*

Dabit ei Dominus Deus ſedem David Patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum, & regni eius non erit finis. Reſp. Deo gratias.

Verſ. Benedicta tu in mulieribus.

Reſp. Et benedictus fructus ventris tui.

Kyrie eleiſon Chriſte eleiſon Kyrie eleiſon.

Verſ.









℣. Domine exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, qui de beatæ Mariæ Virginis utero Verbum tuum Angelo nunciante carnem suscipere voluisti: præsta supplicibus tuis; ut qui verè eam genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adjuvemur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuū: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meā.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace ℟. Amen.

















AD NONAM.

Ave Maria, &c. Verſ.

Deus in adiutorium meum intende. Reſp. Domine ad adiuvandum me feſtina.

Gloria Patri & Filio &c. Alleluia.

Hymnus.

Memento ſalutis auctor,
Quod noſtri quondam corporis
Ex illibata Virgine
Naſcendo formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Mater miſericordiæ;
Tu nos ab hoſte protege,
Et horâ mortis ſuſcipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & ſancto Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Antiphona. Ecce Ancilla Domini.







Pſalmus 125.

IN convertendo Dominus captivitatem Sion: facti ſumus ſicut conſolati.

Tunc repletum eſt gaudio os noſtrum: & lingua noſtra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: magnificavit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiſcū facti ſumus lætantes.

Converte Domine captivitatem noſtrā: ſicut torrens in auſtro.

Qui ſeminant in lacrymis: in exultatione metent.

Euntes ibant & flebant: mittentes ſemina ſua.

Venientes autem venient cum exultatione: portantes manipulos ſuos.


Gloria Patri, & Filio & Spiritui ſancto

Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula &c.

Pſal-











Pſalmus 126.

Niſi Dominus ædificaverit domum: in vanum laboraverunt, qui ædificant eam.

Niſi Dominus cuſtodierit civitatem: fruſtra vigilat, qui cuſtodit eam.

Vanum eſt vobis ante lucem ſurgere: ſurgite poſtquam ſederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis ſuis ſomnum: ecce hereditas Domini, filii; merces, fructus ventris.

Sicut ſagittæ in manu potentis: ita filii excuſſorum.

Beatus vir, qui implevit deſiderium ſuum ex ipſis: non confundetur, cum loquetur inimicis ſuis in porta.

Gloria Patri, & Filio.

Pſalmus 127.

Beati omnes, qui timent Dominū: qui ambulant in viis eius.

Labores manuum tuarū quia mandu-

ca-









cabis: beatus es, & bene tibi erit.
Uxor tua ſicut vitis abundans: in lateribus domus tuæ.
Filii tui ſicut novellæ olivarum: in circuitu menſæ tuæ.
Ecce ſic benedicetur homo: qui timet Dominum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion: & videas bona Jeruſalem, omnibus diebus vitæ tuæ.
Et videas filios filiorum tuorum: pacē ſuper Iſraël.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Ecce ancilla Domini, fiat mihi ſecundum verbum tuum.

Capitulum.

ECce Virgo concipiet, & pariet filium, & vocabitur nomen eius Emmanuel; butyrum & mel comedet, ut ſciat reprobare malū & eligere bonū. ℟ Deo gratias.
Verſ. Angelus Domini nunciavit Mariæ









riæ. ℟. Et concepit de Spiritu sancto.
Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, qui de beatæ Mariæ Virginis utero Verbum tuum, Angelo nunciante, carnem suscipere voluisti: præsta supplicibus tuis; ut qui verè eam genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: qui tecū vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorū.

℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamꝰ Dño. ℟ Deo gratias.

℟. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟ Amē







AD VESPERAS.

Ave Maria, &c. Verſ.

Deus in adiutorium meum intende Reſp. Domine ad adjuvandum me feſtina.

Gloria Patri, & Filio. Alleluja

Antiphona. Miſſus eſt.

Pſalmus 109.





Dixit Dominus Domino meo: ſede à dextris meis

Donec ponam inimicos tuos: ſcabellum pedum tuorum.


Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuæ in ſplendoribus ſanctorum: ex utero ante Luciferum genui te.

Iuravit Dominus, & non poenitebit eum:











eum: tu es ſacerdos in æternum ſecundum ordinem Melchiſedech.

Dominus à dextris tuis: confregit in die iræ ſuæ reges.

Iudicabit in nationibus, implebit ruinas: conquaſſabit capita de terra multorum.

De torrente in via bibet: propterea exaltabit caput.

Gloria Patri, & Filio.

Antiphona. Miſſus eſt Gabriel Angelus ad Mariam Virginem deſponſatam Ioſeph.

Antiphona. Ave Maria.

Pſalmus 112.

LAudate pueri Dominum: laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum: ex hoc nunc & uſque in ſæculum.

A ſolis ortu uſque ad occaſum: laudabile nomen Domini.

Ex-









Excelſus ſuper omnes gentes Dominus
& ſuper cælos gloria eius.
Quis ſicut Dominus Deus noſter, qui
in altis habitat: & humilia reſpicit in
cælo & in terra?
Suſcitans à terra inopem: & de ſterco-
re erigens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus: cum
principibus populi ſui.
Qui habitare facit ſterilem in domo:
matrem filiorum lætantem.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Ave Maria, gratiâ plena,
Dominus tecum: benedicta tu in mu-
lieribus, alleluia.
Antiphona. Ne timeas.

Pſalmus 121.

LÆtatus ſum in his, quæ dicta
ſunt mihi: in domum Domi-
ni ibimus.
Stantes erant pedes noſtri: in atrijs
tuis Ieruſalem. Ie-






Ieruſalem, quæ ædificatur ut civitas: cuius participatio eius in idipſum.
Illuc enim aſcenderunt tribus, tribus Domini: teſtimonium Iſraël, ad confitendum nomini Domini.
Quia illuc ſederunt ſedes in iudicio: ſedes ſuper domum David.
Rogate, quæ ad pacem ſunt Ieruſalem: & abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tuâ: & abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos, & proximos meos, & ~~pro~~ loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei noſtri quæſivi bona tibi.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona Ne timeas Maria, inveniſti gratiam apud Dominum: ecce concipies, & paries filium, alleluia.
Antiphona. Dabit ei Dominus.

Pſalmus 126.

Niſi










Nisi Dominus ædificaverit domũ in vanum laboraverunt, qui ædificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem: frustra vigilat, qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere: surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum: ecce hæreditas Domini, filii; merces, fructus ventris.
Sicut sagittæ in manu potentis: ita filij excussorum.
Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis: non confundetur, cum loquetur inimicis suis in porta.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Dabit ei Dominus sedem David patris eius: & regnabit in æternum.
Antiphona. Ecce ancilla Domini.

Psalmus 147. Lau-







Lauda Ieruſalem Dominum: lauda Deum tuum Sion.

Quoniam confortavit ſeras portarum tuarum: benedixit filijs tuis in te.

Qui poſuit fines tuos pacem: & adipe frumenti ſaciat te.

Qui emittit eloquium ſuum terræ: velociter currit ſermo eius.

Qui dat nivem ſicut lanam: nebulam ſicut cinerem ſpargit.

Mittit cryſtallum ſuam ſicut buccellas: ante faciem frigoris eius quis ſuſtinebit?


Emittet verbum ſuum, & liquefaciet ea: flabit ſpiritus eius, & fluent aquæ.

Qui annunciat verbum ſuum Iacob: iuſtitias & iudicia ſua Iſraël.

Non fecit taliter omni nationi: & iudicia ſua non manifeſtavit eis.

Gloria Patri.

Anti





Antiphona Ecce ancilla Domini, fiat mihi ſecundum verbum tuum.

Capitulum. *Iſaiæ* II.

EGredietur virga de radice Ieſſe, & flos de radice eius aſcendet, & requieſcet ſuper eum ſpiritus Domini.
Deo gratias.






Hymnus.

AVe maris ſtella,
Dei mater alma,
Atque ſemper virgo,
Felix cæli porta.
Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,
Munda nos in pace,
Mutans nomen Evæ.
Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis:
Mala noſtra pelle,
Bona cuncta poſce.
Monſtra te eſſe matrem,
Sumat per te preces,

Qui







Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac & castos.
Vitam præsta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum,
Semper collætemur.
Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto
Tribus honor unus. Amen

Versiculus. Diffusa est gratia in labiis tuis. Resp. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Antiphona. Spiritus sanctus.


Canticum beatæ Mariæ Virginis.

Lucæ 1.

Magnificat anima mea Dominū.
Et exultavit Spiritus meus: in Deo









Deo ſalutari meo.

Quia reſpexit humilitatem ancillæ ſuæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens eſt: & ſanctum nomen eius.

Et miſericordia eius à progenie in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio ſuo: diſperſit ſuperbos mente cordis ſui.

Depoſuit potentes de ſede: & exaltavit humiles.

Eſurientes implevit bonis: & divites dimiſit inanes.

Suſcepit Iſraël puerum ſuum: recordatus miſericordiæ ſuæ.

Sicut locutus eſt ad patres noſtros: Abraham & ſemini eius in ſæcula.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S.

Sicut erat in principio.

Antiphona Spiritus ſanctus in te deſcendet Maria, ne timeas, habebis in ute-







utero Filium Dei, alleluia. Kyrie elei-
son Christe eleison Kyrie eleison.
Vers. Domine exaudi orationem meā
Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus





Deus, qui de beatæ Mariæ vir-
ginis utero Verbum tuum,
Angelo nunciante, carnem suscipe-
re voluisti: præsta supplicibus tuis:
ut qui vere eam eam genitricem
Dei credimus, eius apud te intercef-
sionibus adiuvemur. Per eundem
Christum Dominum nostrum. ℞.
Amen.

Pro Sanctis, Antiphona.

Ecce Dominus veniet, & omnes san-
cti eius cum eo: & erit in die illa lux
magna, alleluia.
Vers. Ecce apparebit Dominus super
nubem candidam.
Resp. Et cum eo Sanctorum millia.

Oremus.

Con-





Conscientias nostras, quæsumus Domine, visitando purifica: ut veniens Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, cum omnibus Sanctis paratam sibi in nobis inveniat mansionem. Qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.





Vers. Domine exaudi orationem meã.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Benedicamus Domino.
Resp. Deo gratias.
Vers. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.
Resp. Amen.







AD COMPLETORIVM

Ave Maria, &c. Vers.

Converte nos Deus salutaris noster. Resp. Et auerte iram tuam à nobis. Deus in adiutorium meum intende. Domine adiuvandum me festina. Gloria Patri, &c. Alleluia.





Psalmus 128.

SÆpe expugnaverunt me à iuventute mea: dicat nunc Israel.

Sæpe expugnaverunt me à iuventute mea: etenim non potuerunt mihi.

Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores: prolongaverunt iniquitatem suam.

Dominus iustus concidit cervices peccatorum: confundantur, & convertantur retrorsum omnes, qui oderunt







runt Sion.

Fiant ſicut foenum tectorum; quod priuſquam evellatur, exaruit.

De quo non implevit manum ſuam, qui metit: & ſinum ſuum, qui manipulos colligit.

Et non dixerunt, qui præteribant, benedictio Domini ſuper vos: benediximus vobis in nomine Domini.

Gloria Patri.

Pſalmus 129.

De profundis clamaui ad te, Domine: Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes: in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obſervaveris Domine: Domine quis ſuſtinebit?

Quia apud te propitiatio eſt: & propter legem tuam ſuſtinui te Domine.


Suſtinuit anima mea in verbo eius ſperavit anima mea in Domino.

A cuſ-











A cuſtodia matutina uſque ad noctem: ſperet Iſraël in Domino.

Quia apud Dominum miſericordia: & copioſa apud eum redemptio.

Et ipſe redimet Iſraël: ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri.

Pſalmus 130.

Domine non eſt exaltatum cor meum: neque elati ſunt oculi mei.

Neque ambulavi in magnis: neque in mirabilibus ſuper me.

Si non humiliter ſentiebam: ſed exaltavi animam meam.

Sicut ablactatus eſt ſuper matre ſua: ita retributio in anima mea.

Speret Iſraël in Domino: ex hoc nunc & uſque in ſæculum.

Gloria Patri.

Hymnus.

Memento ſalutis auctor

Quod noſtri quondam corporis

Ex





Ex illibata virgine
Nascendo, formam sumpseris.
Maria mater gratiæ,
Mater misericordiæ.
Tu nos ab hoste protege,
Et hora mortis suscipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & sancto Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.





Capitulum. *Isaiæ 7.*

Ecce virgo concipiet, & pariet filium, & vocabitur nomē eius Emmanuel: butyrum & mel comedet, ut sciat reprobare malum & eligere bonum. ℟ Deo gratias.

Vers. Angelus Domini nunciavit Mariæ. Resp. Et concepit de Spiritu sancto.


Antiphona Spiritus sanctus.

Canticum Simeonis. *Lucæ 2.*

Nunc







Nunc dimittis ſervum tuum Domi-
ne: ſecundum verbum tuum in
pace.
Quia viderunt oculi mei: ſalutare tuũ.
Quod paraſti: ante faciem omnium
populorum.
Lumen ad revelationem gentium: &
gloriam plebis tuæ Iſraël.
Gloria Patri.
Antiphon. Spiritus ſanctus in te de-
ſcendet Maria, ne timeas, habebis in
utero filium Dei, alleluia. Kyrie elei-
ſon. Christe eleiſon. Kyrie eleiſon.
Verſ. Domine exaudi orationem meã.
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, qui de beatæ Virginis utero,
Verbum tuum, Angelo nuncian-
te, carnem ſuſcipere voluiſti: præſta ſup-
plicibus tuis: vt, qui verè eam genitri-
cem Dei credimus, eius apud te inter-
ceſſionibus adiuvemur. Per eundem











Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum
filium tuum, qui tecum vivit & reg-
nat in unitate Spiritus ſancti Deus,
per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp.
Amen.
Verſ. Domine exaudi orationem me-
am Reſp. Et clamor meus ad te ve-
niat. Verſ. Benedicamus Domino.
Reſp. Deo gratias.
Benedictio. Benedicat & cuſtodiat
nos omnipotens & miſericors Domi-
nus Pater, & Filius, & Spiritus ſanctus.
Reſp. Amen.
Deinde dicitur ſequens Antiphona
& dicitur flexis genibus, præter-
quam in diebus Dominicis, à primis
veſperis ſabbathi.
Alma Redemptoris mater, quæ
pervia coeli
Porta manes, & ſtella maris: ſuccur-
re cadenti
Surgere qui curat, populo: tu quæ ge-
nuiſti





genuisti,
Naturâ mirante tuum sanctum genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.
Vers. Angelus Domini nunciavit Mariæ. ℟ Et concepit de Spiritu sancto.





Oremus.

Gratiam tuam, quæsumus Domine, mentibus nostris infunde: ut qui Angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius & crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Resp. Amen.
Vers. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Resp. Amen.
Dicitur secretò. Pater noster. Aue Maria, & Credo.









OFFICIUM
BEATÆ MARIÆ,

Dicendum à Veſperis Vigiliæ Nativitatis Domini uſque ad totam diem Purificationis.





AD MATUTINUM.

AVe Maria, gratiâ plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui Ieſus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, & in hora mortis noſtræ. Amē.

Quod dicitur ſemper in principio omnium horarum beatæ Mariæ. Verſicul.

DOmine labia mea aperies. ℟ Et os meum annunciâbit laudem tuam. ℣ Deus in adiutorium meum intende. ℟ Domine ad adiuvandum







dum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluia.

Sic dicitur Alleluia. ad omnes Horas usque ad Septuagesimam: postea verò dicitur: Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.

Invitatorium.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum. Et repetitur: Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum.


Psalmus 94.

Venite, exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro; præoccupemus faciem eius in confessione, & in psalmis iubilemus ei.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum.

Quoniam Deus magnus Dominus, & Rex magnus super omnes deos: quoniam non repellet Dominus plebem suam,









suam, quia in manu eius sunt omnes
fines terræ, & altitudines montium ip-
se conspicit.

Dominus tecum.

Quoniam ipsius est mare, & ipse fecit
illud, & aridam fundaverunt manus e-
ius: venite, adoremus, & procidamus
ante Deum: ploremus coram Domino,
qui fecit nos, quia ipse est Dominus
Deus noster: nos autem populus eius
& oves pascuæ eius.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus te
cum.

Hodie si vocem eius audieritis, nolite
obdurare corda vestra, sicut in exacer-
batione secundum diem tentationis
in deserto: ubi tentaverunt me Patres
vestri, probaverunt, & viderunt opera
mea.

Dominus tecum.

Quadraginta annis proximus fui gene
rationi huic, & dixi, Semper hi errant
cor-







corde: ipsi vero non cognoverunt vias me-
as, quibus iuravi in ira mea, si introibunt
in requiem meam.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum






Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto:
Sicut erat in principio, & nunc & sem-
per, & in sæcula sæculorum, Amen.
Dominus tecum,
Aue Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.

Hymnus.

Qvem terra, pontus, æthera,
Colunt, adorant, prædicant,
Trinam regentem machinam
Claustrum Mariæ baiulat.
Cui luna, sol, & omnia
Deserviunt per tempora;
Perfusa cæli gratiâ
Gestant puellæ viscera.
Beata mater, munere
Cuius, supernus artifex
Mundum pugillo continens,
Ventris sub arca clausus est.

Bea-







Beata cæli nuntio
Fœcunda sancto Spiritu,
Desideratus gentibus
Cuius per alvum fusus est.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es Virgine,
Cum Patre & sancto Spiritu
In sempiterna sæcula, Amen.

Tres psalmi sequentes dicuntur diebus Dominicis, feria ij. & v. ad Nocturnum

Antiphona Benedicta tu.

Psalmus 8.

Domine Dominus noster: quàm admirabile est nomen tuum in universa terra!


Quoniam elevata est magnificentia tua super cœlos.


Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos: ut destruas inimicum & ultorem.

Quoniam videbo cœlos, opera digitorum tuorum: lunam & stellas, quæ tu fundâsti.

Quid








Quid est homo, quod memor es eius?
aut filius hominis, quoniam visitas eū?
Minuisti eum paulò minus ab Angelis: gloria & honore coronâsti eum, & constituisti eum super opera manuū tuarum.
Omnia subiecisti sub pedibus eius: oves & boves universas, insuper & pecora campi.
Volucres cœli, & pisces maris: qui perambulant semitas maris.
Domine Dominus noster: quam admirabile est nomen tuum in universa terra!
Gloria Patri, & Filio: & Spiritui sancto
Sicut erat in principio, & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen.
Antiphona. Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui.
Antiphona. Sicut myrrha electa.

Psalmus 18.

CÆli











CÆli enarrant gloriam Dei : & ope
ra manuum eius annunciat fir-
mamentum.
Dies diei eructat verbum : & nox nocti
indicat ſcientiam.
Non ſunt loquelæ, neque ſermones :
quorum non audiantur voces eorum.
In omnem terram exivit ſonus eorū :
& in fines orbis terræ verba eorum.
In ſole poſuit tabernaculum ſuum :
& ipſe tanquam ſponſus procedens
de thalamo ſuo.
Exultavit, ut gigas ad currendam vi-
am : à ſummo cœlo egreſſio eius.
Et occurſus eius uſque ad ſummum
eius : nec eſt qui ſe abſcondat a calore
eius.
Lex Domini immaculata, convertens
animas : teſtimonium Domini fidele,
ſapientiam præſtans parvulis.
Iuſtitiæ Domini rectæ, lætificantes
corda : præceptum Domini lucidum,
illu







illuminans oculos.

Timor Domini ſanctus, permanens in ſæculum ſæculi: iudicia Domini vera iuſtificata in ſemetipſa.





Deſiderabilia ſuper aurum & lapidem pretioſum multum: & dulciora ſuper mel & favum.

Etenim ſervus tuus cuſtodit ea: in cuſtodiendis illis retributio multa.

Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me: & ab alienis parce ſervo tuo.

Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero: & emundabor à delicto maximo.

Et erunt ut complaceant eloquia oris mei: & meditatio cordis mei in conſpectu tuo ſemper.

Domine adiutor meus: & redemptor meus.


Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S.

Sicut erat in principio, & nunc &c.

An-







Antipho. Sicut myrrha electa odorem dedisti suavitatis, sancta Dei genitrix.

Antiphona Ante torum.

Psalmus 23.

DOmini est terra, & plenitudo eius: orbis terrarum, & universi, qui habitant in eo.

Quia ipse super maria fundavit eum: & super flumina præparavit eum.


Quis ascendet in montem Domini: aut quis stabit in loco sancto eius?

Innocens manibus & mundo corde: qui non accepit in vano animam suam, nec iuravit in dolo proximo suo.

Hic accipiet benedictionem à Domino: & misericordiam à Deo salutari suo.



Hæc est generatio quærentium eum: quærentium faciem Dei Iacob.



Attollite portas principes vestras, & elevamini portæ æternales: & introibit rex gloriæ.

Quis est iste rex gloriæ? Dominus fortis &





& potens, Dominus potens in prælio.
Attollite portas principes veſtras, & ele-
vamini portæ æternales: & introibit Rex
gloriæ.
Quis eſt iſte Rex gloriæ? Dominus vir-
tutum ipſe eſt Rex gloriæ.
Gloria Patri.
Antiphona. Ante torum huius virginis
frequentate nobis dulcia cantica drama-
tis.
Verſicul. Diffuſa eſt gratia in labijs
Reſponſ. Propterea benedixit te Deus in
æternum. Pater noſter. Abſolutio Preci-
bus & meritis. ut infra pag. cum re-
liquis.





Tres pſalmi ſequentes dicuntur
Feria iij. & vi. ad Nocturnum.

Antiphona. Specie tua.



Pſalmus 44.

Eructavit cor meum verbum bonū:
dico ego opera mea regi.
Lingua mea calamus ſcribæ: velociter
ſcri-









scribentis.
Speciosus formâ præ filijs hominum, diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.
Accingere gladio tuo super fœmur tuum potentissime.
Specie tuâ & pulchritudine tuâ: intende, prospere procede & regna.
Propter veritatem, & mansuetudinem, & iustitiam, & deducet te mirabiliter dextera tua.
Sagittæ tuæ, populi sub te cadent: in corda inimicorum regis.
Sedes tua Deus in sæculum sæculi: virga directionis, virga regni tui.
Dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatē: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo lætitiæ, præ consortibus tuis.
Myrrha, & gutta, & casia, à vestimentis tuis, à domibus eburneis: ex quibus delectaverunt te filiæ regum in honore tuo.
Astitit regina à dextris tuis in vestitu de-
au-









auratο: circumdata varietate.

Audi filia, & vide, & inclina aurem tuā: & obliviscere populum tuum, & domū patris tui.

Et concupiscet rex decôrem tuum: quoniam ipse est Dominus Deus tuus, & adorabunt eum.

Et filiæ Tyri in muneribus: vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis.



Omnis gloria eius filiæ regis ab intus: in fimbrijs aureis circumamicta varietatibus.

Adducentur regi virgines post eam: proximæ eius afferentur tibi.

Afferentur in lætitiâ & exultatione: adducentur in templum Regis.

Pro patribus tuis nati sunt tibi filij: constitues eos principes super omnem terram.

Memores erunt nominis tui: in omni generatione & generationem.

Propterea populi confitebuntur tibi: in










in æternum: & in ſæculum ſæculi.
Gloria Patri, & Filio & Spiritui ſancto
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper
& in ſæcula ſæculorum, Amen.
Antiphona Specie tuâ, & pulchritudi-
ne tuâ, intende, proſperè procede, &
regna.
Antiphona Adiuvabit eam.

Pſalmus 45.

Deus noſter refugium & virtus: ad-
iutor in tribulationibus, quæ in-
venerunt nos nimis.
Propterea non timebimus, dum turba-
bitur terra: & tranſferentur montes
in cor maris.
Sonuerunt, & turbatæ ſunt aquæ eorũ
conturbati ſunt montes in fortitudine
eius
Fluminis impetus lætificat civitatem
Dei: ſanctificavit tabernaculum ſuum
Altiſſimus.
Deus in medio eius, non commovebi-
tur







tur: adiuabit eam Deus manè dilucu-
lo.
Conturbatæ sunt gentes, & inclinata
sunt regna: dedit vocem suam, mota est
terra.
Dominus virtutum nobiscum: susce-
ptor noster Deus Jacob.
Venite, & videte opera Domini, quæ
posuit prodigia super terram: auferens
bella usque ad finem terræ.
Arcum conteret, & confringet arma:
& scuta combûret igni.
Vacate, & videte, quoniam ego sum
Deus: exaltabor in gentibus, & exal-
tabor in terra.
Dominus virtutum nobiscum: susce-
ptor noster Deus Jacob.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Adiuabit eam Deus vultu
suo; Deus in medio eius, non commo-
vebitur.
Antiphona. Sicut lætantium.

Psalm







Pſalmus 86.

FVndamenta eius in montibus ſan-
ctis : diligit Dominus portas Sion
ſuper omnia tabernacula Jacob.

Glorioſa dicta ſunt de te : civitas Dei.

Memor ero Raab & Babylonis : ſcienti-
um me.

Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populus
Æthiopum : hi fuerunt illic.

Nunquid Sion dicet, Homo, & homo
natus eſt in eâ : & ipſe fundavit eam.
Altiſſimus?

Dominus narrabit in ſcripturis popu-
lorum, & principum : horum, qui fu-
erunt in ea.

Sicut lætantium omnium : habitatio
eſt in te.

Gloria Patri & Filio.

Antiphona. Sicut lætantium omnium
noſtrûm habitatio eſt in te, ſancta Dei
genitrix.

Verſ. Diffuſa eſt gratia in labiis tuis.

℞. Propterea benedixit te Deus in æternū.

Pat-











Pater noster Absolutio. Precibus & meritis. ut infra pagina cum reliquis.

Tres Psalmi sequentes dicuntur
feriâ iiij. & sabbato ad Nocturnum.

Antiphona. Gaude Maria virgo.

Psalmus 95.

CAntate Domino canticum novū: cantate Domino omnis terra.
Cantate Domino, & benedicite nomini eius, annunciate de die in diem salutare eius.
Annunciate inter gentes gloriam eius: in omnibus populis mirabilia eius.
Quoniam magnus Dominus & laudabilis nimis: terribilis est super omnes Deos.
Quoniam omnes dij gentium dæmonia: Dominus autem cælos fecit.
Confessio & pulchritudo in conspectu eius: sanctimonia & magnificētia in sanctificatione eius.
Afferte Domino patriæ gentium, afferte Domino gloriam & honorem: afferte











te Domino gloriam nomini eius.
Tollite hostias, & introite in atria eius:
adorate Dominum in atrio sancto eius.
Commoveatur à facie eius universa
terra: dicite in gentibus, quia Dominꝰ
regnavit.
Etenim correxit orbem terræ, qui non
commovebitur: iudicabit populos in
æquitate.
Lætentur cæli, & exultet terra, commo-
veatur mare & plenitudo eius: gaudebūt
campi, & omnia, quæ in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna sylvarū
a facie Domini, quia venit: quoniam ve-
nit iudicare terram.
Iudicabit orbem terræ in iustitia: &
populos in veritate suâ.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio.
Antiphona. Gaude Maria virgo, cunctas
hæreses sola interemisti in universo mun-
do.
Antiphona. Dignare me.
Psal.





Pſalmus 96.

Dominus regnavit, exultet terra:
lætentur inſulæ multæ.
Nubes & caligo in circuitu eius: iu-
ſtitia & iudicium correctio ſedis eius.
Ignis ante ipſum præcedet: & inflam-
mabit in circuitu inimicos eius.
Illuxerunt fulgura eius orbi terræ:
vidit, & commota eſt terra.






Montes ſicut cera fluxerunt à facie
Domini: à facie Domini omnis terra.
Annunciaverunt cæli iuſtitiam eius
& viderunt omnes populi gloriam eiꝰ.
Confundantur omnes, qui adorant
ſculptilia, & qui gloriantur in ſimula-
cris ſuis.
Adorate eum omnes Angeli eius: audi-
vit & lætata eſt Sion.
Et exultaverunt filiæ Iudæ: propter iu-
dicia tua Domine.
Quoniam tu Dominus Altiſſimus ſu-
per omnem terram: nimis exaltatus es
ſuper omnes Deos.

Qui







Qui diligitis Dominum, odite malum: custodit Dominus animas sanctorum suorum, de manu peccatoris liberabit eos.

Lux orta est iusto: & rectis corde lætitia.

Lætamini iusti in Domino: & confitemini memoriæ sanctificationis eius.

Gloria Patri, & Filio.

Antiphona. Dignare me laudare te virgo sacrata: da mihi virtutem contra hostes tuos.

Antiphona. Post partum virgo.

Psalmus 97.


CAntate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit.


Salvavit sibi dextera eius: & brachium sanctum eius.

Notum fecit Dominus salutare suum: in conspectu gentium revelavit iustitiā suam.

Recordatus est misericordiæ suæ: & veritatis suæ domui Israël.

Vi-







Viderunt omnes termini terræ: saluta-
re Dei nostri.
Iubilate Deo omnis terra: cantate, &
exultate, & psallite.
Psallite Domino in cithara, in cithara &
voce psalmi: in tubis ductilibus, & voce
tubæ corneæ.
Iubilate in conspectu regis Domini: mo
veatur mare & plenitudo eius; orbis
terrarum, & qui habitant in eo.





Flumina plaudent manu, simul mon-
tes exultabunt à conspectu Domini:
quoniam venit iudicare terram.
Iudicabit orbem terrarum in iustitia:
& populos in æquitate.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Post partum virgo inviola-
ta permansisti, Dei genitrix intercede pro
nobis.
Versic. Diffusa est gratia in labijs tuis.
Resp. Propterea benedixit te Deus in æ-
ternum. Pater noster. Secreto usque ad
Vers. Et ne nos inducas in tentationem.
Res







Resp. Sed libera nos à malo.

Absolutio.

PRecibus & meritis beatæ Mariæ semper virginis, & omnium sanctorum, perducat nos Dominus ad regna cælorum. Resp. Amen.

Vers. Jube domne benedicere. Benedictio. Nos cum prole pia benedicat virgo Maria. Resp. Amen.

Lectio prima Eccles. 24.

IN omnibus requiem, & in hæreditate Domini morabor. Tunc præcepit, & dixit mihi creator omnium qui creavit me, requievit in tabernaculo meo, & dixit mihi: in Jacob inhabita & in Israel hæreditare; & in electis meis mitte radices. Tu autem Domine miserere nobis. Resp. Deo gratias.

Resp. Sancta & immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam nescio; quia quem cæli capere non poterant tuo gremio contulisti.

Vers. Benedicta tu in mulieribus,

&








& benedictus fructus ventris tui. quia quem cæli capere non poterant, tuo gremio contulisti.



Versiculus Jube domne benedicere.
Benedictio. Ipsa Virgo virginum intercedat pro nobis ad Dominum. Resp. Amen.



Lectio secunda.

Et sic in Sion firmata sum, & in civitate sanctificata similiter requievi: & in Jerusalem potestas mea. Et radicavi in populo honorificato, & in parte Dei mei hæreditas illius, & in plenitudine sanctorum detentio mea. Tu autem Domine, miserere nobis. Resp. Deo gratias.

Resp. Beata es virgo Maria, quæ Dominum portasti, creatorem mundi: genuisti qui te fecit, & in æternum permanes Virgo

Vers. Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum. Genuisti, qui te fecit, & in æternum permanes virgo.

Quando dicitur, Te Deum laudamus assu-







aſſumitur in fine huius reſponſorii, R
Verſ. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui
ſancto. Genuiſti, qui te fecit, & in æter-
num permanes virgo.
Verſ. Jube Domne benedicere. Bene-
dictio. Per virginem matrem conce-
dat nobis Dominus ſalutem & pacem.
Reſp. Amen.


Lectio tertia.

QVaſi cedrus exaltata ſum in Liba-
& quaſi cupreſſus in monte Sion
quaſi palma exaltata ſum in Cades, &
quaſi plantatio roſæ in Iericho. Quaſi
oliva ſpecioſa in campis, & quaſi pla-
tanus exaltata ſum iuxta aquas in pla-
teis. Sicut cinnamomum & balſamū
aromatizans odorem dedi, quaſi myr-
rha electa dedi ſuavitatem odoris. Tu
autem Domine miſerere nobis. Reſp.
Deo gratias.

Sequens Reſponſorium omittitur,
quando dicitur, Te Deum laudamus.
Reſp









Resp. Felix namque sacra virgo Maria, & omni laude dignissima: quia ex te ortus est sol iustitiæ, Christus Deus noster.

Vers. Ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto fœmineo sexu sentiant omnes tuum iuvamen, quicunque celebrant tuam sanctam commemorationem. Christus Deus noster.

Vers. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Quia ex te ortus est sol iustitiæ Christus Deus noster.

Sequens Hymnus, Te Deum, dicitur in hoc tempore ad libitum usque ad Septuagesimam

Hymnus SS. Ambrosij & Augustini.

TE Deum laudamus: te Dominū confitemur.

Te æternum Patrem omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli: tibi cæli, & universæ potestates.

Tibi









Tibi Cherubim & Seraphim: inceſſabili voce proclamant.

Sanctus, Sanctus, Sanctus: Dominus Deus Sabaoth

Pleni ſunt cæli & terra: maieſtatis gloriæ tuæ.

Te glorioſus Apoſtolorum chorus,

Te Prophetarum laudabilis numerus

Te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum ſancta confitetur Eccleſia.

Patrem immenſæ maieſtatis.

Venerandum tuum verum, & unicum Filium.

Sanctum quoque paraclitum Spiritum

Tu rex gloriæ Chriſte.

Tu Patris ſempiternus es Filius.

Tu ad liberandum ſuſcepturus hominẽ non horruiſti virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo: aperuiſti credentibus regna cælorum.

Tu







Tu ad dexteram Dei ſedes: in gloria Patris.

Iudex crederis eſſe venturus.

Te ergo quæſumus tuis famulis ſubveni: quos pretioſo ſanguine redemiſti.

Æterna fac cum Sanctis tuis: in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum Domine: & benedic hæreditati tuæ.

Et rege eos: & extolle illos uſque in æternum.

Per ſingulos dies benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in ſæculum: & in ſæculum ſæculi.

Dignare Domine die iſto: ſine peccato nos cuſtodire.

Miſerere noſtri Domine: miſerere noſtri.


Fiat miſericordia tua Domine ſuper nos: quemadmodum ſperavimus in te.





In





In te Domine ſperaui : non confundar in æternum.







AD LAUDES. ℣.

Deus in adiutorium meum intende. Resp. Domine ad adiuvandum me festina.

Gloria Patri & Filio, &c. Alleluia.

Antiphon. O admirabile commercium.

Psalmus 92.

Dominus regnavit, decorem indutus est: indutus est Dominus fortitudinem, & præcinxit se.

Etenim firmavit orbem terræ: qui non commovebitur.

Parata sedes tua ex tunc: à sæculo tu es.

Elevaverunt flumina tua Domine: elevaverunt flumina vocem suam.

Elevaverunt flumina fluctus suos: à vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris: mirabilis in altis Dominus.

Testi-







Teſtimonia tua credibilia facta ſunt ni-
mis : domum tuam decet ſanctitudo
Domine, in longitudinem dierum.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. O admirabile commer-
cium ! creator generis humani, ani-
matum corpus ſumens, de Virgine
naſci dignatus eſt : & procedens ho-
mo ſine ſemine largitus eſt nobis ſu-
am Deitatem.
Antiphona. Quando natus es.

Pſalmus 99.



Iubilate Deo omnis terra: ſervi-
te Domino in lætitia.
Introite in conſpectu eius: in exulta-
tione.
Scitote quoniam Dominus ipſe eſt
Deus: ipſe fecit nos & non ipſi nos.
Populus eius & oves paſcua eius:
introite portas eius in confeſſione,
atria eius in hymnis, confitemini
illi.

Lau-









Laudate nomen eius in choro, quoniam ſuavis eſt Dominus, in æternū miſericordia eius: & uſque in generationem & generationem veritas eius.

Gloria Patri & Filio.

Antiphona. Quando natus es ineffabiliter ex Virgine, tunc impletæ ſunt ſcripturæ: ſicut pluvia in vellus deſcendiſti, ut ſalvum faceres genus humanum: te laudamus Deus noſter.

Antiphona. Rubum, quem viderat Moyſes.

Pſalmus 62.

Deus Deus meus ad te de luce vigilo.

Sitivit in te anima mea: quàm multipliciter tibi caro mea.

In terra deſerta, & invia, & inaquoſa: ſic in ſancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam & gloriam tuam.

Quoniam melior eſt miſericordia tua ſuper vitas: labia mea laudabunt te.

Sic








Sic benedicam te in vita mea: & in nomine tuo levabo manus meas.

Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea: & labijs exultationis laudabit os meum.





Si memor fui tui super stratum meum, in matutinis meditabor in te: quia fuisti adiutor meus.

Et in velamento alarum tuarum exultabo, adhæsit anima mea post te: me suscepit dextera tua.

Ipsi vero in vanum quæsierunt animã meam, introibunt in inferiora terræ: tradentur in manus gladij, partes vulpium erunt.

Rex verò lætabitur in Deo, laudabuntur omnes qui iurant in eo: quia obstructum est os loquentium iniqua.

Psalmus 66.

Deus misereatur nostri, & benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, & misereatur nostri.

Ut





Ut cognoscamus in terra viam tuam: in omnibus gentibus salutare tuum.

Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes.

Lætentur & exultent gentes: quoniam iudicas populos in æquitate, & gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes: terra dedit fructum suum.





Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: & metuant eum omnes fines terræ.

Gloria Patri, & Filio.

Antiphona Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimus tuam laudabilem virginitatem Dei genitrix intercede pro nobis.

Antiphona Germinavit radix Iesse.

Canticum trium puerorum.

Danielis 3.

Benedicite omnia opera Domini Do-







Domino: laudate & ſuperexaltate eum
in ſæcula.
Benedicite Angeli Domini Domino:
benedicite cæli Domino.
Benedicite aquæ omnes, quæ ſuper cælos
ſunt, Domino: benedicite omnes virtu-
tes Domini Domino.
Benedicite ſol & luna Domino: benedi-
cite ſtellæ cæli Domino.
Benedicite omnis imber & ros Domi
no: benedicite omnes Spiritus Dei Do-
mino.
Benedicite ignis & æſtus Domino:
benedicite frigus & æſtus Domino.
Benedicite rores & pruina Domino: be-
nedicite gelu & frigus Domino.
Benedicite glacies & nives Domino:
benedicite noctes & dies Domino.
Benedicite lux & tenebræ Domino:
benedicite fulgura & nubes Domino.
Benedicat terra Domino: laudet & ſu-
perexaltet eum in ſæcula.

Bene-









Benedicite montes & colles Domino: benedicite universa germinantia in terra Domino.

Benedicite fontes Domino: benedicite maria & flumina Domino.

Benedicite cete & omnia, quæ moventur in aquis, Domino: benedicite omnes volucres cæli Domino.

Benedicite omnes bestiæ & pecora Domino: benedicite filij hominum Domino.

Benedicat Israël Dominum: laudet & superexaltet eum in sæcula.

Benedicite sacerdotes Domini Domino: benedicite servi Domini Domino.

Benedicite Spiritus & animæ iustorũ Domino: benedicite sancti & humiles corde Domino.

Benedicite Anania, Azaria, Misaël Domino: laudate & superexaltate eum in sæcula.

Benedicamus Patrem & Filium cum san-









ſancto Spiritu : laudemus & ſuperexalte-
mus eum in ſæcula.

Benedictus es Domine in firmamento
cæli : & laudabilis & glorioſus & ſuper-
exaltatus in ſæcula.

Hic non dicitur Gloria Patri. neque Amen.

Antiphona. Germinavit radix Jeſſe,
orta eſt ſtella ex Jacob, virgo peperit Sal-
vatorem : te laudamus Deus noſter.

Antiphona. Ecce Maria.

Pſalmus 148.

Laudate Dominum de cælis : lauda-
te eum in excelſis.

Laudate eum omnes, omnes Angeli eius
laudate eum omnes virtutes eius.

Laudate eum ſol & luna : laudate eum
omnes ſtellæ & lumen.

Laudate eum cæli cælorum : & aquæ om-
nes, quæ ſuper cælos ſunt, laudent nom-
en Domini.

Quia ipſe dixit, & facta ſunt : ipſe manda-
uit & creata ſunt.

Sta-









Statuit ea in æternum, & in sæculum sæculi: præceptum posuit & non præteribit.
Laudate Dominum de terrâ: dracones, & omnes abyssi.
Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum: quæ faciunt verbum eius.
Montes, & omnes colles: ligna fructifera, & omnes cedri.
Bestiæ & universa pecora: serpentes, & volucres pennatæ.
Reges terræ, & omnes populi: principes & omnes iudices terræ.
Iuvenes & virgines, senes cum iunioribus laudent nomen Domini: quia exaltatum est nomen eius solius.
Confessio eius super cælum & terram: & exaltavit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis suis: filiis Israël, populo appropinquanti sibi.

Psalmus 149.



Cantate Domino canticum novum: laus eius in ecclesia sanctorum.









Lætetur Iſraël in eo, qui fecit eum: & filii Sion exultent in rege ſuo.

Laudent nomen eius in choro: in tympano & pſalterio pſallant ei.

Quia beneplacitum eſt Domino in populo ſuo: & exaltabit manſuetos in ſalutem

Exultabunt ſancti in gloria, lætabūtur in cubilibus ſuis.

Exaltationes Dei in gutture eorum: & gladij ancipites in manibus eorum

Ad faciendam vindictam in nationibus: increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compedibus: & nobiles eorum in manicis ferreis.

Ut faciant in eis iudicium conſcriptum gloria hæc eſt omnibus ſanctis eius.

Pſalmus 150.



Laudate Dominum in ſanctis ei9: laudate in firmamento virtutis eius.

Lau-







Laudate eum in virtutibus eius: laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius.

Laudate eum in sono tubæ: laudate eum in psalterio & cithara.

Laudate eum in tympano & choro: laudate eum in chordis & organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus, laudate eum in cymbalis iubilationis: omnis spiritus laudet Dominū





Gloria Patri, & Filio.

Antiphona Ecce Maria genuit nobis Salvatorem: quem Ioannes videns exclamavit dicens: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, alleluia.

Capitulum. *Cant. 6.*

Viderunt eam filiæ Sion, & beatissimam prædicaverunt, & reginæ laudaverunt eam. Resp. Deo gratias.


Hymnus.

O Gloriosa Domina,
Excelsa super sidera;

Qui







Qui te creavit providè,
Lactâsti sacro ubere.
Quod Eva tristis abstulit,
Tu reddis almo germine:
Intrent ut astra flebiles
Cæli fenestra facta es.
Tu Regis alti ianua,
Et porta lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem
Gentes redemptæ plaudite.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & sancto Spiritu
In sempiterna sæcula, Amen.

Versiculus Benedicta tu in mulieribus.

Resp. Et benedictus fructus ventris tui.

Antiphona. Mirabile mysterium.

Canticum Zachariæ. *Lucæ I.*

Benedictus Dominus Deus Israel quia visitavit, & fecit redemptionem plebis suæ.

Et erexit cornu salutis nobis: in domo Da-







David pueri ſui.

Sicut locutus eſt per os ſanctorum: qui à ſæculo, prophetârum eius.

Salutem ex inimicis noſtris: & de manu omnium, qui oderunt nos.

Ad faciendam miſericordiam cum Patribus noſtris: & memorari teſtamenti ſui ſancti.

Iusiurandum quod iuravit ad Abraham patrem noſtrum: daturum ſe nobis.





Ut ſine timore de manu inimicorum noſtrorum liberati: ſerviamus illi.

In ſanctitate & iuſtitia coram ipſo: omnibus diebus noſtris.


Et tu puer propheta Altiſſimi vocaberis: præibis enim ante faciem Domini, parare vias eius.

Ad dandam ſcientiam ſalutis plebi eius: in remiſſionem peccatorum eorum.

Per viſcera miſericordiæ Dei noſtri: in








in quibus visitavit nos oriens ex alto.
Illuminare his, qui in tenebris, & in umbra mortis sedent: ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
Gloria Patri & Filio.
Antiphona Mirabile mysterium declaratur hodie: innovantur naturæ, Deus homo factus est: id quod fuit, permansit; & quod non erat, assumpsit; non commixtionem passus, neq; divisionem. Kyrie eleyson Christe eleison Kyrie eleison.
Vers. Domine exaudi orationem meam Resp Et clamor meus ad te veniat

Oremus.

Deus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fœcundâ, humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quā meruimus auctorem vitæ suscipere Dominum nostrum Iesum Christum

Fi-









Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate ſpiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.

Pro Sanctis, Antiphona.

Sancti Dei omnes, intercedere dignemini pro noſtra omniumque ſalute.

Verſ. Lætamini in Domino, & exultate iuſti.

Reſp. Et gloriamini omnes recti corde.

Oremus

PRotege Domine populum tuum: & Apoſtolorum tuorum Petri & Pauli & aliorum Apoſtolorum patrocinio confidentem, perpetuâ defenſione conſerva.

OMnes Sancti tui, quæſumus Domine, nos ubique adiuvent: ut dum eorum merita recolimus, patrocinia ſentiamus: & pacem tuam noſtris concede temporibus, & ab Eccleſiâ tuâ cunctam repelle nequitiam: iter, actus, & voluntates noſtras, & omnium famu-

lo-









lorum tuorum, in salutis tuæ prosperitate dispone: benefactoribus nostris sempiterna bona retribue: & omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Resp. Amen.

Vers. Domine exaudi orationem meam

Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Vers. Benedicamus Domino. Resp Deo gratias.

Vers. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. Resp Amen

Si terminandum sit officium, dicuntur ea, quæ sequuntur: alioquin si alia subsequatur hora, in fine ultimæ horæ Pater noster. totum secretò.


Vers. Dominus det nobis suam pacem.

Resp. Et vitam æternam, Amen.

Deinde dicitur sequens Antiphona: & dicitur flexis genibus, præterquam in diebus







ebus Dominicis à primis vesperis Sabbati


Alma Redemptoris mater, quæ per-
via cæli
Porta manes, & stella maris: succurre cadenti
Surgere qui curat populo: tu quæ genuisti
Natura mirante tuum sanctum genitorem
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore.
Sumens illud Ave, peccatorum miserere
Vers. Post partum virgo inviolata perman-
sisti. Resp. Dei genitrix intercede pro no-
bis. Oremus.

Deus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ
virginitate fœcundâ, humano gene-
ri præmia præstitisti: tribue quæsumus,
ut ipsam pro nobis intercedere sentiam⁹,
per quam meruimus auctorem vitæ sus-
cipere, Dominum nostrum Iesum Chri-
stum filium tuum. Resp. Amen.
Vers. Divinum auxilium maneat sem-
per nobiscum. Resp. Amen.











AD PRIMAM.

Ave Maria, &c. Vers.

Deus in adiutorium meum intende Resp. Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri, &c. Alleluia.

Hymnus.

Memento salutis auctor,
Quod nostri quondam corporis
Ex illibata Virgine
Nascendo, formam sumpseris.
Maria mater gratiæ,
Mater misericordiæ:
Tu nos ab hoste protege,
Et horâ mortis suscipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & sancto Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Antiph. O admirabile commercium.

Psal-







Pſalmus 58.

DEus in nomine tuo ſalvum me fac & in virtute tuâ iudica me.

Deus exaudi orationem meam: aurib' percipe verba oris mei.





Quoniam alieni inſurrexerunt ſuper me, & fortes quæſierunt animam meam: & non propoſuerunt Deum ante conſpectum ſuum.

Ecce enim Deus adiuvat me: & Dominus ſuſceptor eſt animæ meæ.

Averte mala inimicis meis: & in veritate tuâ diſperde illos.

Voluntariè ſacrificabo tibi & confitebor nomini tuo Domine, quoniam bonum eſt.

Quoniam ex omni tribulatione eripuiſti me: & ſuper inimicos meos deſpexit oculus meus.

Gloria Patri & Filio.

Pſalmus 84.

Benedixiſti Domine terram tuã: avertiſti captivitatem Iacob.

Re-





Remisisti iniquitatem plebis tuæ: operui-
sti omnia peccata eorum.
Mitigasti omnem iram tuam: avertisti
ab ira indignationis tuæ.
Converte nos Deus salutaris noster: &
averte iram tuam à nobis.
Nunquid in æternum irascêris nobis:
aut extendes iram tuam à generatione
in generationem?





Deus tu conversus vivificabis nos: &
plebs tua lætabitur in te.
Ostende nobis Domine misericordiam tu-
am: & salutare tuum da nobis.
Audiam quid loquatur in me Dominus
Deus: quoniam loquetur pacem in ple-
bem suam.
Et super sanctos suos: & in eos, qui
convertuntur ad cor.
Veruntamen prope timentes eum sa-
lutare ipsius: ut inhabitet gloria in ter-
ra nostra.
Misericordia & veritas obviaverunt sibi:
justi







iuſtitia & pax oſculatæ ſunt.
Veritas de terrâ orta eſt: & iuſtitia de cælo proſpexit.
Etenim Dominus dabit benignitatem: & terra noſtra dabit fructum ſuum.
Iuſtitia ante eum ambulabit: & ponet in via greſſus ſuos.
Gloria Patri, & Filio.

Pſalmus 116.

Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata eſt ſuper nos miſericordia eius: & veritas Domini manet in æternum. Gloria Patri.
Antip. O admirabile commercium! creator generis humani, animatum corpus ſumens, de virgine naſci dignatus eſt: & procedens homo ſine ſemine, largitus eſt nobis ſuam Deitatem.

Capitulum *Cant. 6.*

Quæ eſt iſta, quæ progreditur quaſi aurora conſurgens: pulchra ut luna









na, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? Resp. Deo gratias.
Vers. Dignare me laudare te Virgo sacrata.
Resp. Da mihi virtutem contra hostes tuos
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison. Vers. Domine exaudi orationem meam. Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fecundâ, humano generi præmia præstitisti: tribue quæsum⁹, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ suscipere Dominum nostrum Iesum Christū Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum Resp. Amen.
Vers. Domine exaudi orationem meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Benedicamus Domino.
Resp. Deo gratias.
Vers. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.








AD TERTIAM.

Ave Maria, &c. Verſ.

Deus in adiutorium meum intende Reſp. Domine ad adiuvandum me feſtina.
Gloria Patri &c. Alleluia.

Hymnus.

Memento ſalutis auctor,
Quod noſtri quondam corporis
Ex illibata virgine,
Naſcendo, formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Mater miſericordiæ:
Tu nos ab hoſte protege,
Et hora mortis ſuſcipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de virgine,
Cum Patre & ſancto Spiritu,
In ſempiterna ſæcula, Amen.

Antiphona. Quando natus es.

Pſal-






Psalmus 119.

AD Dominum, cum tribularer, clamavi: & exaudivit me.





Domine libera animam meam à labijs iniquis: & à linguâ dolosâ.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi: ad linguam dolosam?

Sagittæ potentis acutæ: cum carbonibus desolatorijs.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est, habitavi cum habitantibus Cedar: multum incola fuit anima mea.

Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloria Patri, & Filio.



Psalmus 120.

LEvavi oculos meos in montes: unde veniet auxilium mihi.

Auxilium meum à Domino: qui fecit cælum & terram.

Non det in commotionem pedem tuum:







um : neque dormitet, qui custodit te.
Ecce non dormitabit, neque dormiet : qui custodit Israël.
Dominus custodit te, Dominus protectio tua : super manum dexteram tuam.
Per diem sol non uret te : neque luna per noctem.
Dominus custodit te ab omni malo : custodiat animam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum, & exitum tuum : ex hoc nunc & usque in sæculum.
Gloria Patri, & Filio.

Psalmus 121.

LÆtatus sum in his, quæ dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri : in atrijs tuis Ierusalem.
Ierusalem quæ ædificatur ut civitas : cujus participatio eius in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini : testimonium Israël, ad confiten-











tendum nomini Domini.
Quia illic ſederunt ſedes in iudicio: ſedes ſuper domum David.
Rogate, quæ ad pacem ſunt Ieruſalem: & abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua: & abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos, & proximos meos: loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei noſtri: quæſivi bona tibi. Gloria Patri.
Antiphon. Quando natus es ineffabiliter ex virgine, tunc impletæ ſunt ſcripturæ: ſicut pluvia in vellus deſcendiſti: ut ſalvum faceres genus humanum: te laudamus Deus noſter.

Capitulum.

ET ſic in Sion firmata ſum, & in civitate ſanctificatâ ſimiliter requievi, & in Ieruſalem poteſtas mea. Reſp. Deo gratias.
Verſ. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.

Reſp







Resp. Propterea benedixit te Deus in æternum. Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison.

Vers. Domine exaudi orationem meam.

Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fœcundâ, humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum; qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Resp. Amen.

Vers. Domine exaudi orationem meam

Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Vers. Benedicamus Domino.

Resp. Deo gratias.

Vers. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace Resp. Amen.















AD SEXTAM.

Ave Maria, &c. Verſ.

DEus in adiutorium meum intende. Reſp. Domine ad adiuvandum me feſtina.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorũ, Amen, Alleluia.



Hymnus.

MEmento ſalutis auctor,
Quod noſtri quondam corporis,
Ex illibatâ Virgine
Naſcendo, formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Mater miſericordiæ:
Tu nos ab hoſte protege,
Et horâ mortis ſuſcipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,



Cum






Cum Patre & ſancto Spiritu
In ſempiterna ſæcula, Amen.

Antip. Rubum, quem viderat Moyſes.

Pſalmus 122.

Ad te levavi oculos meos: qui habitas in cælis.

Ecce ſicut oculi ſervorum: in manibus dominorum ſuorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ ſuæ: ita oculi noſtri ad Dominum Deum noſtrum, donec miſereatur noſtri.

Miſerere noſtri Domine, miſerere noſtri quia multùm repleti ſumus deſpectione.


Quia multùm repleta eſt anima noſtra: opprobrium abundantibus, & deſpectio ſuperbis.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto,

Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Pſalmus 123.

Niſi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Iſrael: niſi quia Dominus erat





erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos: fortè vivos deglutissent nos.

Cum irasceretur furor eorum in nos: forsitan aqua absorbuisset nos.

Torrentem pertransivit anima nostra: forsitan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem.

Benedictus Dominus: qui non dedit nos in captionem dentibus eorum.

Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium.

Laqueus contritus est: & nos liberati sumus.

Adiutorium nostrum in nomine Domini: qui fecit cælum & terram.

Gloria Patri, & Filio.

Psalmus 124

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion: non commovebitur in æternum, qui habitat in Ierusalem.

Montes in circuitu eius: & Dominus

in











in circuitu populi ſui, ex hoc nunc & uſque in ſæcula.

Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum ſuper ſortem juſtorum: ut non extendant iuſti ad iniquitatem manus ſuas.

Benefac Domine bonis: & rectis corde.

Declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem: pax ſuper Iſraël.

Gloria Patri & Filio.

Antiphona. Rubum quem viderat Moyſes incombuſtum, conſervatam agnovimus tuam laudabilem virginitatem: Dei genitrix intercede pro nobis.

Capitulum

Et radicavi in populo honorificato, & in parte Dei mei hæreditas illius; & in plenitudine ſanctorum detentio mea. Reſp. Deo gratias.

Verſ. Benedicta tu in mulieribus.

Reſp









Reſp. Et benedictus fructus ventris tui. Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.

Verſ. Domine exaudi orationem meā

Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.



Deus qui ſalutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fecundâ, humano generi præmia præſtitiſti, tribue quæſumꝰ, ut ipſam pro nobis intercedere ſentiamꝰ, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum Ieſum Chriſtū Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.

Verſ. Domine exaudi orationem meam

Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Verſ. Benedicamus Domino.

Reſp. Deo gratias.

Verſ. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.



















AD NONAM.

Ave Maria, &c. Vers.

Deus in adiutorium meum intende. Resp. Domine ad adiuvandum me festina.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluia.

Hymnus.

Memento salutis auctor
Quod nostri quondam corporis
Ex illibatâ Virgine
Nascendo, formam sumpseris.
Maria mater gratiæ,
Mater misericordiæ:
Tu nos ab hoste protege,
Et horâ mortis suscipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,

Cum






Cum Patre & ſancto Spiritu,
In ſempiterna ſæcula. Amen.
Antiphona. Ecce Maria.

Pſalmus 125.



IN convertendo Dominus capti-vitatem Sion: facti ſumus ſicut conſolati.
Tunc repletum eſt gaudio os noſtrum: & lingua noſtra exultatione.
Tunc dicent inter gentes: magnifica-vit Dominus facere cum eis.



Magnificavit Dominus facere nobiſ-cum: facti ſumus lætantes.
Converte Domine captivitatem no-ſtram: ſicut torrens in auſtro.
Qui ſeminant in lacrymis: in exul-tatione metent.
Euntes ibant & flebant: mittentes ſe-mina ſua.
Venientes autem venient cum exul-tatione: portantes manipulos ſuos.
Gloria Patri, & Filio.

Pſal-







Pſalmus 126.

Niſi Dominus ædificaverit domū: in vanum laboraverunt, qui ædificant eam.

Niſi Dominus cuſtodierit civitatem: fruſtra vigilat, qui cuſtodit eam.

Vanum eſt vobis ante lucem ſurgere: ſurgite, poſtquam ſederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis ſuis ſomnum: ecce hæreditas Domini, filij; merces, fructus ventris.

Sicut ſagittæ in manu potentis: ita filij excuſſorum.

Beatus vir, qui implevit deſiderium ſuum ex ipſis: non confundetur, cum loquetur inimicis ſuis in porta.

Gloria Patri, & Filio.

Pſalmus 123.

BEati omnes qui timent Dominū: qui ambulant in vijs eius.

Labores manuum tuarum quia mandu-







ducabis : beatus es, & bene tibi erit.
Vxor tua ſicut vitis abundans : in lateribus domûs tuæ.
Filij tui ſicut novellæ olivarum : in circuitu menſæ tuæ.
Ecce ſic benedicetur homo : qui timet Dominum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion : & videas bona Ieruſalem, omnibus diebus vitæ tuæ.
Et videas filios filiorum tuorum : pacem ſuper Iſraël. Gloria Patri.
Antipho. Ecce Maria genuit nobis Salvatorem : quem Ioannes videns exclamavit, dicens : Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, alleluia.





Capitulum.

IN plateis, ſicut cinnamomum & balſamum aromatizans odorem dedi : quaſi myrrha electa dedi ſuavitatem odoris. Reſp. Deo gratias.
Verſ. Poſt partum Virgo inviolata perman-







AD VESPERAS.

Ave Maria, &c. Verſ.





DEus in adiutorium meum intende Reſp Domine ad adiuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluia.

Antiph. O admirabile commercium.

Pſalmus 109.

DIxit Dominus Domino meo: ſede a dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos: ſcabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorū tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuæ in ſplendoribus ſanctorum: ex utero ante





te luciferum genui te.
Iuravit Dominus, & non pœnitebit e-
um: tu es sacerdos in æternum, secun-
dum ordinem Melchisedech.
Dominus à dextris: confregit in die iræ
suæ reges.
Iudicabit in nationibus, implebit rui-
nas: conquassabit capita de terra multo
rum.



De torrente in via bibet: propterea ex-
altabit caput.



Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio & nunc & sem-
per: & in sæcula sæculorum, Amen.
Antipho. O admirabile commercium!
creator generis humani, animatum corpus
sumens, de virgine nasci dignatus est: &
procedens homo sine semine, largitus
est nobis suam Deitatem.
Antiph. Quando natus es.

Psalmus 112.

Laudate pueri Dominum: laudate
no-







nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum: ex hoc nunc & usque in sæculum.
A solis ortu usque ad occasum: laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus: & super cœlos gloria eius.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat: & humilia respicit in cælo & in terra?
Suscitans à terra inopem: & de stercore erigens pauperem.
Vt collocet eum cum principibus: cū principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo: matrem filiorum lætantem.
Gloria Patri & Filio.
Antiphon. Quando natus es ineffabiliter ex virgine, tunc impletæ sunt scripturæ: sicut pluvia in vellus descendisti, ut salvum faceres genus humanum: te laudamus Deus noster.

An-







Antip. Rubum quem viderat Moyses.

Psalmus 121.

LÆtatus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri: in atrijs tuis Ierusalem.

Ierusalem quæ ædificatur ut civitas: cuius participatio eius in idipsum.





Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: testimonium Israël, ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in iudicio: sedes super domum David.

Rogate, quæ ad pacem sunt Ierusalē: & abundantia diligentibus te.


Fiat pax in virtute tua: & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, & proximos meos: loquebar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri quæsiui bona tibi.

Gloria Patri, & Filio.

An-





Antiph. Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimꝰ tuam laudabilem virginitatem: Dei genitrix intercede pro nobis.

Antiph. Germinavit radix Iesse.





Psalmus 126.

Nisi Dominus ædificaverit domum in vanum laboraverunt, qui ædificant eam.

Nisi Dominus custodierit civitatem: frustra vigilat, qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere: surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum: ecce hæreditas Domini, filij; merces, fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu potentis: ita filii excussorum.

Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis: non confundetur, cum loquetur inimicis suis in porta.

Glo-





Gloria Patri & Filio.

Antiph. Germinauit radix Iesse, orta est stella ex Jacob, virgo peperit salvatorem: te laudamus Deus noster.

Antiph. Ecce Maria.

Psalmus 147.

LAuda Ierusalem Dominum: lauda Deum tuum Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuarum: benedixit filiis tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem: & adipe frumenti saciat te.

Qui emittit eloquium suum terræ: velociter currit sermo eius.


Qui dat nivem sicut lanam: nebulam sicut cinerem spargit.


Mittit crystallum suam sicut buccellas: ante faciem frigoris eius quis sustinebit?

Emittet verbum suum, & liquefaciet ea: flabit spiritus eius, & fluent aquæ.

Qui annunciat verbum suum Iacob: iustitias & iudicia sua Israel.

Non






Non fecit taliter omni nationi: & iudicia sua non manifestavit eis.

Gloria Patri, & Filio.

Antiphon. Ecce Maria genuit nobis salvatorem: quem Ioannes videns exclamauit, dicens: ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, alleluia.





Capitulum

AB initio, & ante sæcula creata sum, & usque ad futurum sæculum non desinam: & in habitatione sancta coram ipso ministraui. Resp. Deo gratias.

Hymnus.

AVe maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper virgo,
Felix cæli porta.
Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans nomen Euæ.

ol-







olve vincla reis,
Profer lumen cæcis;
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
onstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
irgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac & castos.
itam præsta puram,
Iter para tutum;
Ut videntes Iesum,
Semper collætemur.
it laus Deo Patri,
Summo Christo decus;
Spiritui sancto,
Tribus honor unus. Amen.

Vers. Diffusa est gratia in labiis tuis,
Resp. Propterea benedixit te Deus in æternum.

An-







Antiphon. Magnum hæreditatis mysteriū.

Canticum B. Mariæ Virginis.

Lucæ 1.





Magnificat anima mea Dominū.

Et exultavit spiritus meus: in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est: & sanctum nomen eius.

Et misericordia eius à progenie in progenies: timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede: & exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis: & divites dimisit inanes.

Suscepit Israël puerum suum: recordatus misericordiæ suæ.

Sicut locutus est ad patres nostros.

Abra-






Abraham & ſemini eius in ſæcula.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc & ſemper
& in ſæcula ſæculorum, Amen.

Antiphona. Magnum hæreditatis my-
ſterium, templum Dei factus eſt uterus
neſciens virum: non eſt pollutus ex eâ
carnem aſſumens: omnes gentes veni-
ent, dicentes: gloria tibi Domine. Ky-
rie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleyſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus qui ſalutis æternæ, beatæ
Mariæ virginitate fecundâ, hu-
mano generi præmia præſtitiſti: tribue
quæſumus, ut ipſam pro nobis interce-
dere ſentiamus, per quam meruimus
auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum no-
ſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum.
℟. Amen.

Sancti Dei omnes, intercedere dignemi-
ni






ni pro nostrâ omniumque salute.

℣. Lætamini in Domino & exultate iusti.

℟. Et gloriamini omnes recti corde.

Oremus.







PRotege Domine populum tuum: & Apostolorum tuorum Petri & Pauli, & aliorum Apostolorum patrocinio confidentem, perpetuâ defensione conserva.

OMnes Sancti tui quæsumus Domine, nos ubique adiuvent: ut, dum eorum merita recolimus, patrocinia sentiamus: & pacem tuam nostris concede temporibus, & ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam: iter, actus & voluntates nostras, & omnium famulorum tuorũ, in salutis tuæ prosperitate dispone: benefactoribus nostris sempiterna bona retribue: & omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum ℟. Amen. ℣. Domine exaudi orat. ℟. Et clamor meus. ℣. Benedicamus. ℟. Deo grat. ℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.















AD COMPLETORIUM.

Ave Maria, &c. Verſ.



COnverte nos Deus ſalutaris noſter. ℞. Et averte iram tuam à nobis. ℣. Deus in adiutoriũ meum intende. ℞. Domine ad adiuvandum me feſtina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluia.



Pſalmus 128.

SÆpè expugnaverunt me à iuventute mea: dicat nunc Iſraël.


Sæpe expugnaverunt me à iuventute mea: etenim non potuerunt.

Supra dorſum meum fabricaverunt peccatores: prolongaverunt iniquitatẽ ſuam.

Dominus iuſtus concidit cervices peccatorum: confundantur, & convertan-









tantur retrorsum omnes, qui oderunt Sion.
Fiant sicut foenum tectorum: quod priusquam evellatur, exaruit.
De quo non implevit manum suam, qui metit: & sinum suum, qui manipulos colligit.
Et non dixerunt, qui præteribant, benedictio Domini super vos: benediximus vobis in nomine Domini.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen.

Psalmus 129.

De profundis clamavi ad te Domine: Domine exaudi orationē meam.
Fiant aures tuæ intendentes: in vocem deprecationis meæ.
Si iniquitates observaveris Domine: Domine quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est: & propter le-







legem tuam ſuſtinui te Domine.
Suſtinuit anima mea in verbo eius: ſperavit anima mea in Domino.
A cuſtodia matutina uſque ad noctem: ſperet Iſraël in Domino.
Quia apud Dominum miſericordia: & copioſa apud eum redemptio.
Et ipſe redimet Iſraël ex omnibus iniquitatibus eius.
Gloria Patri, & Filio.

Pſalmus 130.

Domine non eſt exaltatum cor meum; neque elati ſunt oculi mei.
Neque ambulavi in magnis: neque in mirabilibus ſuper me.
Si non humiliter ſentiebam: ſed exaltavi animam meam.
Sicut ablactatus eſt ſuper matre ſua: ita retributio in anima mea.
Speret Iſraël in Domino: ex hoc nunc & uſque in ſæculum.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.

Si-






Sicut erat in principio.

Hymnus.

MEmento ſalutis auctor,
Quod noſtri quondam corporis
Ex illibata virgine
Naſcendo, formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Mater miſericordiæ:
Tu nos ab hoſte protege,
Et horâ mortis ſuſcipe.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre & ſancto Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.





Capitulum.

EGo mater pulchræ dilectionis, & timoris, & magnitudinis, & ſanctæ ſpei. Reſp. Deo gratias.

Verſ. Ora pro nobis ſancta Dei genitrix.

Reſp. Vt digni efficiamur promiſſionibus Chriſti.

Aña. Magnum hæreditatis myſterium.

Can-







Canticum Simeonis

NVnc dimittis ſervum tuum Domine ſecundum verbum tuum in pace.

Quia viderunt oculi mei: ſalutare tuum.

Quod parâſti: ante faciem omnium populorum.

Lumen ad revelationem gentium: & gloriam plebis tuæ Iſraël.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Antiphona Magnum hæreditatis myſterium: templum Dei factus eſt uterus neſciens virum: non eſt pollutus ex eâ carnem aſſumens: omnes gentes venient dicentes: Gloria tibi Domine.

Kyrie eleiſon Chriſte eleiſon Kyrie eleiſon.


Verſ. Domine exaudi orationem meam.


Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui ſalutis æternæ, beatæ Ma-

riæ







riæ virginitate fecundâ, humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, ut ipsā pro nobis intercedere sentiamus, per quā meruimus auctorem vitæ suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filiū tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Resp. Amen.

Vers. Domine exaudi orationem meam.

Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Vers. Benedicamus Domino.

Resp. Deo gratias.

Benedictio Benedicat & custodiat nos omnipotens & misericors Dominus, Pater, & Filius, & Spiritus sanctus. Resp. Amen.


Deinde dicitur sequens Antiphona: & dicitur flexis genibus, præterquam in diebus dominicis, à primis vesperis sabbathi.


Alma Redemptoris mater, quæ pervia cæli

Porta manes, & stella maris, succurre ca-









cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti
Natura mirante tuum sanctū genitorem.
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.
℣. Post partum virgo inviolata permansisti
℟. Dei genitrix intercede pro nobis.

Oremus.

Deus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fecunda, humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, vt ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: qui tecū vivit & regnat in vnitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum

Resp. Amen.

Vers. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Resp. Amen.

Postea dicitur secretò Pater noster. Ave Maria. & Credo.





















OFFICIUM
BEATÆ MARIÆ

Dicendum à die post Purificationē, vsque ad vesperas Sabbathi ante primam Dominicam Adventûs: præterquam quòd in die Annunciationis dicitur ut supra in Adventu.

AD MATUTINUM.

AVe Maria, gratiâ plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, & in horâ mortis nostræ, Amen.

Quod dicitur semper in principio omnium Horarum beatæ Mariæ. Versiculꝰ.

DOmine labia mea aperies. Resp. Et os meum annunciabit laudem tuam. Vers. Deus in adiutorium meū in-







intende. Resp. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc & semper: & in sæcula sæculorum Amen. Alleluia.

Sic dicitur Alleluia, ad omnes horas, à Vesperis Sabbati sancti, usque ad Completorium Sabbati ante Dominicam Septuagesimæ. Tunc enim usque ad Vesperas Sabbati sancti dicitur: Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.

Invitatorium.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū

Et repetitur, Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecum.

Tempore Paschali additur ad libitū, Alleluia; & similiter in fine Antiphonarum, Versiculorum, Responsoriorū.

Psalmus 94.

VEnite, exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro: præoccupemus faciem eius in confessione

&











& in pſalmis iubilemus ei.
Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.
Quoniam Deus magnus Dominus, & Rex magnus ſuper omnes deos: quoniam non repellet Dominus plebem ſuam, quia in manu eius ſunt omnes fines ter- & altitudines montium ipſe conſpicit.
Dominus tecum.
Quoniam ipſius eſt mare, & ipſe fecit illud, & aridam fundaverunt manus eius: venite adoremus, & procidamus ante Deum: ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipſe eſt Dominus Deus noſter: nos autem populus eius, & oves paſcuæ eius.
Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tec.
Hodie ſi vocem eius audieritis, nolite obdurare corda veſtra ſicut in exacerbatione ſecundum diem tentationis in deſerto: ubi tentaverunt me patres veſtri, probaverunt & viderunt opera mea. Dominus tecum.











Quadraginta annis proximus fui generati-
oni huic, & dixi, ſemper hi errant corde:
ipſi vero non cognoverunt vias meas, qui-
bus iuravi in irâ meâ, ſi introibunt in re-
quiem meam.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto:
Sicut erat in principio, & nunc, & ſem-
per, & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Dominus tecum.

Ave Maria, gratiâ plena, Dominus tecū.

Hymnus.

Qvem terra, pontus, æthera
Colunt, adorant, prædicant,
Trinam regentem machinam
Clauſtrum Mariæ baiulat.
Cui luna, ſol, & omnia
Deſerviunt per tempora;
Perfuſa cæli gratiâ
Geſtant puellæ viſcera.
Beata mater munere
Cuius ſupernus artifex

Mun-







Mundum pugillo continens,
Ventris ſub arca clauſus eſt.
Beata cæli nuntio,
Fecunda ſancto Spiritu,
Deſideratus gentibus
Cuius per alvum fuſus eſt.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine
Cum Patre & ſancto Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Tres pſalmi ſequentes dicuntur diebus Dominicis, Feria ij. & v. ad Nocturnum.

Aña. Benedicta tu.


DOmine Dominus noſter: quam admirabile eſt nomen tuum in univerſa terra!

Quoniam elevata eſt magnificentia tua: ſuper cælos.

Ex ore infantium, & lactentium perfeciſti laudem propter inimicos tuos: ut deſtruas inimicum & ultorem.

Quo-









Quoniam videbo cælos tuos, opera digitorum tuorum: lunam & ſtellas, quæ tu fundâſti.

Quid eſt homo, quod memor es eius? aut filius hominis, quoniam viſitas eum?

Minuiſti eum paulò minus ab Angelis: gloriâ & honore coronâſti eum, & conſtituiſti eum ſuper opera manuum tuarum.

Omnia ſubiecisti ſub pedibus eius: oves & boues univerſas, inſuper & pecora campi.

Volucres cæli & piſces maris: qui perambulant ſemitas maris.

Domine Dominus noſter: quàm admirabile eſt nomen tuum in univerſa terra!

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto

Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Ant. Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui.









Aña. Sicut myrrha. Pſalm. 18.

CÆli enarrant gloriam Dei: & opera manuum eius annunciat firmamentum.

Dies diei eructat verbum: & nox nocti indicat ſcientiam.

Non ſunt loquelæ, neque ſermones: quorum non audiantur voces eorum.

In omnem terram exivit ſonus eorum: & in fines orbis terræ verba eorum.

In ſole poſuit tabernaculum: & ipſe tanquam ſponſus procedens de thalamo ſuo

Exultavit ut gigas ad currendam viam: à ſummo cælo egreſſio eius.

Et occurſus eius uſque ad ſummum eius: nec eſt, qui ſe abſcondat à calore eius.

Lex Domini immaculata, convertens animas: teſtimonium Domini fidele, ſapientiam præſtans parvulis.

Iuſtitiæ Domini rectæ, lætificantes corda: præceptum Domini lucidum, illuminans oculos.

Timor











Timor Domini ſanctus permanens in
ſæculum ſæculi: iudicia Domini vera, iu-
ſtificata in ſemetipſa.
Deſiderabilia ſuper aurum & lapidem
pretioſum multùm: & dulciora ſuper
mel & favum.
Etenim ſervus tuus cuſtodit ea: in cu-
ſtodiendis illis retributio multa.
Delicta quis intelligit? ab occultis me-
is munda me: & ab alienis parce ſervo
tuo.
Si mei non fuerint dominati, tunc im-
maculatus ero: & emundabor à delicto
maximo.
Et erunt ut complaceant eloquia oris
mei: & meditatio cordis mei in conſpe-
ctu tuo ſemper.
Domine adiutor meus: & redemptor
meus.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Aña. Sicut myrrha electa odorem de-
diſti ſuavitatis, ſancta Dei genitrix.
An-








Aña. Ante torum. Pſalmus 23.

DOmini eſt terra, & plenitudo eius: orbis terrarum, & univerſi qui habitant in eo.
Quia ipſe ſuper maria fundavit eum: & ſuper flumina præparavit eum.
Quis aſcendet in montem Domini: aut quis ſtabit in loco ſancto eius?
Innocens manibus, & mundo corde: qui non accepit in vano animam ſuam, nec iuravit in dolo proximo ſuo.
Hic accipiet benedictionem à Domino: & miſericordiam à Deo ſalutari ſuo.
Hæc eſt generatio quærentium eum: quærentium faciem Dei Iacob.
Attollite portas principes veſtras, & elevamini portæ æternales: & introibit rex gloriæ.
Quis eſt iſte rex gloriæ? Dominus fortis & potens, Dominus potens in prælio.
Attollite portas principes veſtras, & elevamini portæ æternales: & introibit Rex


glo-











gloriæ.

Quis est iste Rex gloriæ? Dominus virtutū ipse est Rex gloriæ.

Gloria Patri, & Filio.

Antip. Ante torum huius virginis, frequentate nobis dulcia cantica dramatis.

Vers. Diffusa est gratia in labijs tuis.

Resp. Propterea benedixit te Deus in æternum. Pater noster. Absolutio. Precibus & meritis. vt infra pag. cum reliquis. Tres psalmi sequentes dicuntur feria iij. & vj. ad Nocturnum.

Ant. Specie tua. Psalm. 44.

Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea Regi.

Lingua mea calamus scribæ: velociter scribentis.

Speciosus formâ præ filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.

Accingere gladio tuo super femur tuum: potentissime.

Spe-





Specie tua & pulchritudine tuâ: intende, prosperè procede & regna.

Propter veritatem, & mansuetudinem, & iustitiam: & deducet te mirabiliter dextera tua.

Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent: in corda inimicorum regis.

Sedes tua Deus in sæculum sæculi: virga directionis, virga regni tui.

Dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus oleo lætitiæ, præ consortibus tuis.


Myrrha, & gutta, & casia à vestimentis tuis, à domibus eburneis: ex quibus delectaverunt te filiæ regum in honore tuo.

Astitit regina à dextris tuis in vestitu deaurato: circumdata varietate.

Audi filia, & vide, & inclina aurem tuam: & obliviscere populum tuum, & domum patris tui.

Et concupiscet rex decorem tuum: quoniam ipse est Dominus Deus tuus, & ad-












adorabunt eum.
Et filiæ Tyri in muneribus: vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis.
Omnis gloria eius filiæ regis ab intus: in fimbrijs aureis circumamicta varietatibus
Adducentur regi virgines post eam: proximæ eius afferentur tibi.
Afferentur in lætitiâ & exultatione: adducentur in templum regis.
Pro patribus tuis nati sunt tibi filij: constitues eos principes super omnem terram.
Memores erunt nominis tui: in omni generatione, & generationem.
Propterea populi confitebuntur tibi in æternum: & in sæculum sæculi.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphon. Specie tuâ, & pulchritudine tuâ, intende, prosperè procede, & regna.
Antiphon. Adiuvabit eam. Psalm. 45.
Deus noster refugium & virtus: adiutor in tribulationibus, quæ inve-





venerunt nos nimis.
Propterea non timebimus, dum turbabitur terra: & transferentur montes in cor maris.
Sonuerunt & turbatæ sunt aquæ eorū: conturbati sunt montes in fortitudine eius.
Fluminis impetus lætificat civitatem Dei: sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.





Deus in medio eius, non commovebitur: adiuvabit eam Deus manè diluculo.
Conturbatæ sunt gentes, & inclinata sunt regna: dedit vocem suam, mota est terra.
Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Jacob.
Venite & vidète opera Domini, quæ posuit prodigia super terram: auferens bella usque ad finem terræ.
Arcum conteret, & confringet arma: & scuta comburet igni.

Va-







Vacate, & vidête, quoniam ego ſum Deus
exaltabor in gentibus, & exaltabor in terra.
Dominus virtutum nobiſcum: ſuſceptor
noſter Deus Iacob.
Gloria Patri, & Filio.
Antiphona. Adiuvabit eam Deus vultu
ſuo: Deus in medio eius, non commovebi-
tur.
Antiphona. Sicut lætantium.

Pſalmus 86.

Fundamenta eius in montibus
ſanctis: diligit Dominus portas Sion ſuper
omnia tabernacula Iacob.
Glorioſa dicta ſunt de te: civitas Dei.
Memor ero Raab & Babylonis: ſcientium
me.
Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populus Æ-
thiopum: hi fuerunt illic.
Nunquid Sion dicet, Homo, & homo na-
tus eſt in eâ: & ipſe fundavit eam Altiſſi-
mus?
Dominus narrabit in ſcripturis populo-
rum



rum, & principum: horum, qui fuerunt in eâ.

Sicut lætantium omnium: habitatio est in te.

Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen.





Antiph. Sicut lætantium omnium, nostrûm habitatio est in te, sancta Dei genitrix.

℣. Diffusa est gratia in labijs tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Pater noster. Absolutio Precibus & meritis. vt infra, pag. cum reliquis.

Tres psalmi sequentes dicuntur Feria iiij. & Sabbato ad Nocturnum.

Aña. Gaude Maria virgo.

Psalm. 95.



CAntate Domino canticum novum: cantate Domino omnis terra.

Can-








Cantate Domino, & benedicite nomini eius: annunciate de die in diem salutare eiꝰ.

Annunciate inter gentes gloriam eius: in omnibus populis mirabilia eius.

Quoniam magnus Dominus & laudabilis nimis: terribilis est super omnes Deos.

Quoniam omnes dij gentium dæmonia: Dominus autem cælos fecit.

Confessio & pulchritudo in conspectu eius: sanctimonia & magnificentia in sanctificatione eius.

Afferte Domino patriæ gentium, afferte Domino gloriam & honorem: afferte Domino gloriam nomini eius.

Tollite hostias, & introîte in atria eius: adorate Dominum in atrio sancto eius.

Commoveatur à facie eius universa terra: dicite in gentibus, quia Dominus regnavit.

Etenim correxit orbem terræ: qui non commovebitur: iudicabit populos in æ-

qui-








quitate.

Lætentur cæli, & exultet terra, commoveatur mare, & plenitudo eius: gaudebunt campi & omnia quæ in eis sunt.

Tunc exultabunt omnia ligna sylvarū à facie Domini, quia venit: quoniam venit iudicare terram.





Iudicabit orbem terræ in æquitate: & populos in veritate sua.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio &c.

Antiph. Gaude Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti in universo mundo.

Antiph Dignare me.

Psalmus 96.


Dominus regnavit, exultet terra: lætentur insulæ multæ.

Nubes & caligo in circuitu eius: iustitia & iudicium correctio sedis eius.

Ignis ante ipsum præcedet: & inflammabit in circuitu inimicos eius.

Illuxerunt fulgura eius orbi terræ: vidit, &








& commôta est terra.
Montes sicut cera fluxerunt à facie Domini: à facie Domini omnis terra.
Annuntiaverunt cæli iustitiam eius: & viderunt omnes populi gloriam eius.
Confundantur omnes, qui adorant sculptilia: & qui gloriantur in simulacris suis.
Adorate eum omnes Angeli eius: audivit & lætata est Sion.
Et exultaverunt filiæ Iudæ: propter iudicia tua Domine.
Quoniam tu Dominus Altissimus super omnem terram: nimis exaltatus es super omnes Deos.
Qui diligitis Dominum, odite malum: custodit Dominus animas sanctorum suorum, de manu peccatoris liberabit eos.
Lux orta est iusto: & rectis corde lætitia.
Lætamini iusti in Domino: & confitemini memoriæ sanctificationis eius.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, &c.

An









Antiph. Dignare me laudare te, Virgo sacrata: da mihi virtutem contra hostes tuos. Antiph. Post partum.

Psalmus 97.

Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit.

Salvavit sibi dextera eius: & brachium sanctum eius.

Notum fecit Dominus salutare suum: in conspectu gentium revelavit iustitiam suam.

Recordatus est misericordiæ suæ: & veritatis suæ domui Israël.


Viderunt omnes termini terræ: salutare Dei nostri.

Iubilate Deo omnis terra: cantate, & exultate, & psallite.

Psallite Domino in cithara, in cithara & voce psalmi: in tubis ductilibus & voce tubæ corneæ.

Iubilate in conspectu regis Domini: moveatur mare, & plenitudo eius; orbis terra-











rarum, & qui habitant in eo.

Flumina plaudent manu, simul montes exultabunt à conspectu Domini: quoniam venit iudicare terram.

Iudicabit orbem terrarum in iustitia: & populos in æquitate.

Gloria Patri, & Filio.

Antiph. Post partum virgo inviolata permansisti, Dei genitrix intercede pro nobis.

℣. Diffusa est gratia in labiis tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum. Pater noster secretò usque ad ℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos à malo.

Absolutio.

PRecibus & meritis beatæ Mariæ semper virginis, & omnium Sanctorum perducat nos Dominus ad regna cælorum.

℟. Amen. ℣. Iube Domne benedicere.

Benedictio. Nos cum prole pià benedicat virgo Maria. ℟. Amen.

Lectio I. *Eccli. 24.*

IN









IN omnibus requiem quæſivi, & in hæreditate Domini morabor. Tunc præcepit & dixit mihi creator omnium & qui creavit me, requievit in tabernaculo meo, & dixit mihi: in Iacob inhabita, & in Iſraël hæreditare, & in electis meis mitte radices. Tu autem Domine miſerere nobis.

Reſp. Deo gratias.

Reſp. Sancta & immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam neſcio: Quia quem cæli capere non poterant, tuo gremio contuliſti. **Verſ.** Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui. Quia quem cæli capere non poterant tuo gremio contuliſti.

Verſ. Iube Domne benedicere.


Benedict. Ipſa Virgo virginum intercedat pro nobis ad Dominum. **Reſp.** Amen.

Lectio ij.

ET ſic in Sion firmata ſum, & in civitate ſanctificata ſimiliter requievi







vi: & in Ierusalem potestas mea. Et radica-
vi in populo honorificato, & in parte Dei
mei hæreditas illius, & in plenitudine san-
ctorum detentio mea. Tu autem Domine
miserere nobis. Resp. Deo gratias.

Resp. Beata es virgo Maria, quæ Domi-
num portâsti, creatorem mundi. genuisti,
qui te fecit, & in æternum permanes virgo
Vers. Ave Maria, gratiâ plena, Dominus te-
cum. Genuisti, qui te fecit, & in æternum per-
manes virgo.

Quando dicitur. Te Deum laudamus
assumitur in fine huius Responsorii,

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Ge-
nuisti, qui te fecit, & in æternum permanes
virgo.

Vers. Iube Domine benedicere.

Benedictio. Per virginem matrem conce-
dat nobis Dominus salutem & pacem.
Amen.

Lectio iij.

Quasi cedrus exaltata sum in libano,
& quasi cypressus in monte Sion.
Qua-











Quasi palma exaltata sum in Cades, & quasi plantatio rosæ in Iericho. Quasi oliva speciosa in campis, & quasi platanus exaltata sum iuxta aquas in plateis. Sicut cinnamomum & balsamum aromatizans odorem dedi. Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris. Tu autem Domine, miserere nobis. Resp. Deo gratias.

Sequens Responsorium omittitur, quādo dicitur, Te Deum laudamus.

Resp. Felix namque es sacra virgo Maria & omni laude dignissima; quia ex te ortus est sol iustitiæ, Christus Deus noster.

Vers. Ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto fœmineo sexu: sentiant omnes tuum iuvamen, quicunque celebrant tuam sanctam commemorationem. Quia ex te ortus est sol iustitiæ, Christus Deus noster. ℣. Gloria Patri & Filio, & Spiritui sancto. Christus Deus noster.

Sequens Hymnus, Te Deum, dicitur

ad








ad libitum à Natiuitate Domini usq;
ad Septuagesimam, & à Dominica Re
surrectionis usque ad Adventum; &
quando dicitur, omittitur tertium
Responsorium, & in secundo Respon-
sorio dicitur, Gloria Patri, vt dictum
est supra. In Adventu autem, & à Se-
ptuagesima usque ad Pascha non dici-
tur, nisi in festis beatæ Mariæ.

Hymnus SS. Ambrosij & Augustini.

Te Deum laudamus: te Dominum
confitemur.
Te æternum Patrem: omnis terra venera-
tur.
Tibi omnes Angeli: tibi cæli, & universæ
potestates.
Tibi Cherubim & Seraphim: incessabili
voce proclamant.
Sanctus, Sanctus, Sanctus: Dominus
Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli & terra: maiestatis gloriæ
tuæ. Te gloriosus Apostolorum chorus,

Te











Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum ſancta confitetur Eccleſia
Patrem immenſæ maieſtatis.
Venerandum tuum verum & unicum Filium.
Sanctum quoque paraclytum Spiritum.
Tu Rex gloriæ Chriſte.
Tu Patris ſempiternus es Filius.
Tu ad liberandum ſuſcepturus hominem: non horruiſti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo: aperuiſti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei ſedes: in gloria Patris.
Iudex crederis eſſe venturus.
Te ergo quæſumus, tuis famulis ſubveni: quos pretioſo ſanguine redemiſti.
Æternâ fac cum ſanctis tuis: in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum Domine: & benedic hæreditati tuæ.
Et rege eos: & extolle illos uſque in æternum.
Per ſingulos dies benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in ſæculum: & in ſæculum ſæculi.
Dignare Domine die iſto: ſine peccato nos cuſtodire
Miſerere noſtri Domine: miſerere noſtri.
Fiat miſericordia tua Domine ſuper nos: quemadmodum ſperavimus in te.
In te Domine ſperavi: non confundar in æternū



[illegible]

[illegible]

[illegible] 51-52

[illegible]

[illegible]

pp. 224; manca la c. contenente le pp. 177-178

luglio 1949 RM

sono ripetuti i nn. 45-46, 51-52

settembre 1960 [illegible]

Riscontrato l'1-VII 1970 MR